

AD PRIMAM.

PEr ſignum crucis de inimicis noſtris
℟. Libera nos Deus noſter.
℣. Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me feſtina.
Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper, & in ſæcula ſæculorum, Amen.




Hymnus.

HOrâ primâ Dominum
Ducunt ad Pilatum,
Et à falſis teſtibus
Multùm accuſatum
Colaphis percutiunt
Manibus ligatum:
Vultum Dei conſpuunt
Lumen cæli gratum.




Antiph. O crucis victoria & admirabile ſignum, in cæleſti curia fac nos captare triumphum. ℣. Adoramus te Chriſte & benedicimus tibi. ℟. Quia per ſanctam crucem

tu-







tuam redemisti mundum.

Oremus.

Domine Jesu Christe Fili Dei vivi, pone passionem, crucem & mortem tuam inter judicium tuum & animam meam, nunc & in hora mortis meæ: & mihi largiri digneris gratiam & misericordiam: vivis & defunctis requiem & veniam: Ecclesiæ tuæ pacem & concordiam: & nobis peccatoribus vitam & gloriam sempiternam Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

AD TERTIAM.


Per signum crucis de inimicis nostris ℟. Libera nos Deus noster.

℣. Deus in adjutorium meum intende.


℟. Domine ad adjuvandum me festina.


Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum, Amen.









Hymnus.

CRucifige, clamitant
Hora tertiarum,
Illuſus induitur
Veſte purpurarum.
Caput ejus pungitur
Corona ſpinarum:
Crucem portat humeris
Ad locum pœnarum.

Antiph. Funeſtæ mortis damnatur ſupplicium, dum Chriſtus in Cruce noſtra deſtruxit vincula criminum.


℣. Adoramus te Chriſte & benedicimus tibi. ℟. Quia per ſanctam crucem tuam redemiſti mundum.

Oremus.

DOmine Jeſu Chriſte Fili Dei vivi, pone paſſionem, crucem & mortem tuam inter judicium tuum & animam meam nunc & in hora mortis meæ: & mihi largiri digneris gratiam & miſericordiam: vivis & defunctis requiem & veniam: Eccleſiæ tuæ pa-








pacem & concordiam: & nobis peccatoribus
vitam & gloriam ſempiternam. Qui vivis &
regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs
ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum,
Amen.





AD SEXTAM.

PEr ſignum crucis de inimicis noſtris
℟. Libera nos Deus noſter.
℣. Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me feſtina.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper,
& in ſæcula ſæculorum, Amen.


Hymnus.

HOrâ ſextâ Jeſus eſt
Cruci conclavatus,
Et eſt cum latronibus
Pendens deputatus:
Præ tormentis ſitiens
Felle ſaturatus;
Agnus crimen diluens
Sic ludificatus.

An







Antiph. Per lignum ſervi facti ſumus, & per ſanctam crucem liberati ſumus: fructus arboris ſeduxit nos, Filius Dei redemit nos.

℣. Adoramus te Chriſte & benedicimus tibi. ℟. Quia per ſanctam crucem tuam redemiſti mundum.


Oremus.


Domine Jeſu Chriſte, Fili Dei vivi, pone paſſionem, crucem & mortē tuam inter judicium tuum & animam meam nunc & in horâ mortis meæ: & mihi largiri digneris gratiam & miſericordiam: vivis & defunctis requiem & veniam: Eccleſiæ tuæ pacem & concordiam: & nobis peccatoribus vitam & gloriam ſempiternam. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

AD NONAM.

Per ſignum crucis de inimicis noſtris ℟.







℞. Libera nos Deus noster.
℣. Deus in adjutorium meum intende.
℞. Domine ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum, Amen.



Hymnus.

Horâ nonâ Dominus
Jesus exspiravit,
Eli clamans, spiritum
Patri commendavit:
Latus ejus lanceâ
Miles perforavit:
Terra tunc contremuit,
Et sol obscuravit.





Antiph. O magnum pietatis opus! mors mortua tunc est in ligno, quando mortua vita fuit.

℣. Adoramus te Christe & benedicimus tibi. ℞. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Oremus.

Do







Domine Jeſu Chriſte Fili Dei vivi, pone paſſionem, crucem & mortem tuam inter judicium tuum & animã meã nunc & in horâ mortis meæ; & mihi largiri digneris gratiam & miſericordiam: vivis & defunctis requiem & veniam: Eccleſiæ tuæ pacem & concordiam: & nobis peccatoribus vitam & gloriam ſempiternam. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in vnitate Spiritûs ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

AD VESPERAS.

Per ſignum crucis de inimicis noſtris,
℟. Libera nos Deus noſter.
℣. Deus in adjutorium meum intende,
℟. Domine ad adjuvandum me feſtina.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Hymnus.

De cruce deponitur
Horâ veſpertinâ,

For-









Fortitudo latuit
In mente divina:
Talem mortem ſubijt
Vitæ medicina:
Heu corona gloriæ
Iacuit ſupina.





Antiph. O crux benedicta, quæ fuiſti digna portare talentum mundi: dulce lignū, dulces dulcia ferens pondera: ſuper omnia ligna cedrorum tu ſola excelſior, in qua mundi ſalus pependit, in quâ Chriſtus triumphavit & mors mortem ſuperavit in æternum.

℣. Adoramus te Chriſte et benedicimus tibi. ℟. Quia per ſanctam crucem tuam redemiſti mundum.

Oremus.

DOmine Jeſu Chriſte, Fili Dei vivi, pone paſſionem, crucem & mortem tuam inter judicium tuum & animam meam nunc & in hora mortis meæ: & mihi largiri digneris gratiam & miſericordiam: vivis & defunctis requiem & veniam: Eccleſiæ tuæ pacem & con-

cor-





cordiam: & nobis peccatoribus vitam & gloriā ſempiternam. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs Sancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

AD COMPLETORIVM





PEr ſignum crucis de inimicis noſtris
℞. Libera nos Deus noſter.
Converte nos Deus ſalutaris,
Et averte iram tuam à nobis.
DEus in adjutorium meum intende.
Domine ad adjuvandum me feſtina
Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper, & in ſæcula ſæculorum, Amen.

Hymnus.

HOrâ Completorij
Datur ſepulturæ
Corpus Chriſti nobile,
Spes vitæ futuræ:
Conditur aromate:

Com-







Complentur ſcripturæ:
Jugis fit memoria
Mortis ſuæ duræ.

Antiph. Salvator mundi ſalva nos, qui per crucem & ſanguinem tuum redemiſti nos: auxiliare nobis, te deprecamur Deus noſter.

Verſ. Adoramus te Chriſte & benedicimus tibi.

Reſp. Quia per ſanctam crucem tuam redemiſti mundum.

Oremus.

Domine Jeſu Chriſte Fili Dei vivi, pone paſſionem, crucem, & mortẽ tuam inter judicium tuum & animam meam nunc & in horâ mortis meæ; & mihi largiri digneris gratiam & miſericordiã: vivis & defunctis requiem & veniam: Eccleſiæ tuæ pacem & concordiam, & nobis peccatoribus vitam & gloriam ſempiternam. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs Sancti Deus per omnia ſæcu-







cula ſæculorum, Amen.


Commendatio.

HAs Horas canonicas
Cum devotione
Tibi Chriſte recolo
Piâ ratione:
Vt, qui pro me paſſus es
Amoris ardore,
Sis mihi ſolatium
Mortis in agone.




















LITANIÆ
De Passione Domini.

Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie el-
Jesu Christe audi nos.
Jesu Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus,
Fili Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas unus Deus,
Jesu Sapientia æterna,
Jesu de Virgine Maria nate,
Jesu à tua Genitrice adorate,
Jesu pannis involute,
Jesu in præsepio reclinate,
Jesu ubere virgineo lactate,
Jesu à pastoribus in præsepio cognite
Jesu per circumcisionē sub lege facte,
Jesu à Magis adorate,
Jesu in templo præsentate,
Jesu in Ægyptum delate,
Jesu ab Herode ad necem quæsite,
Jesu in Nazareth nutrite,

Miserere nobis.

Je-









Jesu in templo invente,
Jesu parentibus subdite,
Jesu à Joanne baptizate,
Jesu in deserto tentate,
Jesu cum hominibus conversate,
Jesu gratis odio habite,
Jesu contumelijs vexate,
Jesu in monte coram patribus transfigurate,
Jesu Rex mitis Jerusalem ingresse,
Jesu triginta argenteis vendite,
Jesu ad discipulorum pedes inclinate,
Jesu in oratione prostrate,
Jesu in agonia sanguineo sudore consperse,
Jesu osculo à Juda tradite,
Jesu à ministris ligate,
Jesu à discipulis derelicte,
Jesu Annæ & Caiphæ præsentate,
Jesu alapâ a ministro percusse,
Jesu à falsis testibus accusate,
Jesu reus mortis judicate,
Jesu in faciem conspute,

Je-







Jeſu oculis velate,
Jeſu à Petro ter negate,
Jeſu Pilato tradite,
Jeſu ab Herode ſprete & illuſe,
Jeſu veſte alba indute,
Jeſu Barrabæ poſtpoſite,
Jeſu flagellis cæſe,
Jeſu propter ſcelera noſtra attrite,
Jeſu quaſi leproſus reputate,
Jeſu veſte purpurea indute,
Jeſu ſpinis coronate,
Jeſu arundine percuſſe,
Jeſu à judæis ad crucem poſtulate,
Jeſu morte turpiſſimâ condemnate,
Jeſu voluntati Judæorum tradite,
Jeſu crucis pondere gravate,
Jeſu tanquam ovis ad occiſionem ducte,
Jeſu veſtibus exute,
Jeſu clavis in cruce confixe,
Jeſu propter iniquitates noſtras vulnerate,
Jeſu qui pro inimicis Patrem rogâſti,
Jeſu cum iniquis reputate,


} Miſerere nobis.





Je-







Jesu in cruce blasphemate & illuse,
Jesu à latrone convitijs lacessite,
Jesu, qui latroni pœnitenti paradisum promisisti,
Jesu, qui Joannem Matri tuæ in filium commendâsti,
Jesu usque ad mortem crucis obediens facte,
Jesu de cruce deposite,
Jesu gloriose à mortuis resurgens,
Jesu in cælum elevate,
Jesu noster apud Patrem Advocate,
Jesu, qui Spiritum Paraclitum discipulis misisti,
Jesu Matrem super choros Angelorum exaltans,
Jesu mortuos & vivos judicature,
Propitius esto, Parce nobis Domine.
Propitius esto, Exaudi nos Domine.
Ab omni malo, Libera nos Domine.
Ab omni peccato, Libera nos Domine.
Ab ira, odio, & omni mala voluntate, Libera
A peste, fame & bello, Libera nos Domine.

A









A cunctis mentis & corporis periculis,
A morte perpetua,
Per mundissimam conceptionem tuam,
Per miraculosam nativitatem tuam,
Per humilem circumcisionem tuam,
Per baptismum & sanctum jejunium tuum,
Per labores & vigilias tuas,
Per dolorosam flagellationem & coronationem tuam,
Per sitim, lachrymas & nuditatem tuam
Per pretiosam mortem & crucem tuam,
Per gloriosam resurrectionem & ascensionem tuam,
Per missionem Spiritûs sancti Paracliti,
In die judicij,

} Libera nos Domine.

Peccatores,
Vt nobis parcas,
Vt nobis indulgeas,
Vt ad veram pœnitentiam nos perducere digneris,

} Te rogamus, audi nos.








Vt gratiam Sancti Spiritûs cordibus
nostris clementer infundere digneris,
Vt societates in tuo sancto nomine congratas conservare & amplificare digneris,
Vt nobis veram pacem, humilitatẽ, & charitatem largiri digneris,
Vt in gratia & sancto servitio tuo perseverantiam nobis dare digneris,
Vt nos collegio Sanctorum tuorum sociare digneris,
Vt nos exaudire digneris,

Te rogamus, audi nos.





Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Kyrie eleison Christe eléison Kyrie eléisõ.
Pater noster, &c.





℣. Adoramus te Chriſte & benedicimus tibi. ℟. Quia per ſanctam crucem tuã redemiſti mundum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.





Oremus.


OMnipotens ſempiterne Deus, qui humano generi ad imitandum humilitatis exemplum, Salvatorem noſtrum carnem ſumere, & crucem ſubire feciſti; concede propitius, ut & patientiæ ipſius habere documenta, & reſurrectionis conſortia mereamur. Per eundem Dominum noſtrũ Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæcularum, Amẽ.








OFFICIVM
Immaculatæ Conceptionis B. Mariæ Virginis





AD MATUTINUM.

Eia mea labia nunc annunciate, laudes & præconia Virginis beatæ.

℣. Domina in adjutorium meum intende ℟. Me de manu hoſtium potenter defende. Gloria Patri & Filio & Spiritui S. Sicut erat in principio & nunc & ſemper & in ſæcula ſæculorum, Amē. Alleluja. A Septuageſima uſque ad Paſcha loco Alleluja: Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.

Hymnus.

Salve mundi Domina,
Cælorum Regina;
Salve Virgo Virginum,
Stella matutina.
Salve plena gratiæ,
Clara luce divinâ;

Mun-








Mundi in auxilium
Domina feſtina.
Ab æterno Dominus
Te præordinavit
Patrem Vnigeniti
Verbi, quo creavit
Terram, pontum, æthera:
Te pulchram ornavit
Sibi ſponſam, in qua
Adam non peccavit.

℣. Elegit eam Deus & prælegit eam,
℟. In tabernaculo ſuo habitare fecit eã
℣. Domina exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Sancta Maria Regina cælorum, mater Domini noſtri Jeſu Chriſti, & mundi Domina, quæ nullum derelinquis & nullum deſpicis; reſpice me clementer oculo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectum Filium cunctorum veniam peccatorum: ut qui nunc tuam ſanctam conceptionem deuoto affectu recolo, æternæ in fu-







futurum beatitudinis bravium capiam, ipſo, quem Virgo peperiſti, donante Domino noſtro Jeſu Chriſto, qui cum Patre & Spiritu ſancto vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus in ſæcula ſæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amē.





AD PRIMAM.

Domina in adjutorium meum intende ℟. Me de manu hoſtium potenter defende.

Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio & nunc & ſemper, & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluja. vel Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.

Hy










Hymnus.

SAlve Virgo ſapiens,
Domus Deo dicata,
Columnâ ſeptemplici
Menſâque exornata.
Ab omni contagio
Mundi præſervata,
Ante ſancta in utero
Parentis, quàm nata.
Tu Mater viventium,
Et porta es Sanctorum,
Nova ſtella Jacob,
Domina Angelorum;
Zabulo terribilis
Acies caſtrorum,
Portus & refugium
Sis Chriſtianorum.

℣. Ipſe creavit illam in Spiritu ſancto.
℟. Et exaltavit illam ſuper omnia opera ſua.
℣. Domina exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Ore-









Oremus.

SAncta Maria Regina cælorum, mater Domini nostri Jesu Christi & mundi Domina, quæ nullum derelinquis, & nullum despicis, respice me clementer oculo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectū filium cunctorum veniam peccatorum, ut qui nunc tuam sanctam conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis bravium capiam, ipso, quem Virgo peperisti, donante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre & Spiritu sancto vivit & in Trinitate perfecta Deus in sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

AD TERTIAM.

DOmina in adjutorium meū intende







R. Me de manu hostium potenter defende.
Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & semper, & in sæcula sæculorum,[Am.] Alleluja. vel Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.





Hymnus.

Salve arca fœderis,
Thronus Salomonis,
Arcus pulcher ætheris,
Rubus visionis:
Virga frondens germinis,
Vellus Gedeonis,
Porta clausa Numinis,
Fauusque Sampsonis.
Decebat tam nobilem
Natum præcavere,
Ab originali labe
Labe matris Evæ
Almam, quam elegerat
Genitricem verè,
Nulli prorsus sinens
Culpæ subjacere.

V.






℣. Ego in altissimis habito.
℟. Et thronus meus in columna nubis.
℣. Domina exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.




Sancta Maria Regina cælorum, mater Domini nostri Jesu Christi, & mundi Domina, quæ nullum derelinquis & nullum despicis; respice me clementer oculo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectum Filium cunctorum veniam peccatorum: ut qui nunc tuam sanctam conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis bravium capiam, ipsoque, virgo, peperisti, donante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre & Sancto Spiritu vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus, in sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam &c.






AD SEXTAM

Domina in adjutorium meum intende. ℞. Me de manu hostium potenter defende.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & semper, & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja. vel Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.





Hymnus.

Salve Virgo puerpera,
Templum Trinitatis,
Angelorum gaudium,
Cella puritatis;
Solamen mœrentium,
Hortus voluptatis,
Palma patientiæ,
Cedrus castitatis.
Terra es benedicta,
Et sacerdotalis,
Sancta & immunis
Culpæ originalis,

Civi-





Civitas Altiſſimi,
Porta orientalis,
In te eſt omnis gratia,
Virgo ſingularis.
℣. Sicut lilium inter ſpinas,
℟. Sic amica mea inter filias Adæ.
℣. Domina exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.



SAncta Maria Regina cœlorum, mater Domini noſtri Jeſu Chriſti, & mundi Domina, quæ nullum derelinquis & nullum deſpicis; reſpice me clementer oculo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectum filium cunctorum veniam peccatorum; ut qui nunc tuam ſanctam conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis bravium capiam ipſo, quem virgo peperiſti, donante Domino noſtro Jeſu Chriſto, qui cum Patre & Spiritu ſancto vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus in ſæcula ſæculorum. Amen.





℣.



℣. Domine exaudi orationem meam,
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

AD NONAM.

DOmina in adjutorium meum intende
℟. Me de manu hoſtium potenter defende.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio & nunc & ſemper, & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluja.
vel Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.

Hymnus.

SAlue urbs refugij,
Turriſque munita,
David propugnaculis
Armiſque inſignita,
In conceptione
Charitate ignitâ

Dra-








Draconis potestas
Est à te contrita.
O mulier fortis,
Et invicta Judith,
Pulchra Abisai virgo
Verum fovens David,
Rachel curatorem
Ægypti gestavit;
Salvatorem mundi
Maria portavit.

℣. Tota pulchra es amica mea.
℟. Et macula originalis nunquam fuit in te.
℣. Domina exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Sancta Maria, Regina cœlorum, mater Domini nostri Jesu Christi, & mundi Domina, quæ nullum derelinquis & nullum despicis: respice me clementer oculo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectum Filium cunctorum veniã pec-









peccatorum, ut qui nunc tuam ſanctam conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis bravium capiam, ipſo, quem virgo peperiſti, donante Domino noſtro Jeſu Chriſto, qui cum Patre & Spiritu ſancto vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus in ſæcula ſæculorū, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace, ℟. Amen.

AD VESPERAS.

DOmina in adjutorium meum intende. ℟. Me de manu hoſtium potenter defende.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper, & in ſæcula ſæculorum, Amen. Allelu-











luja **vel** Laus tibi Domine Rex æternæ glo-
riæ.

Hymnus.

Salve horologium,
Quo retrogradiatur
Sol in decem lineis,
Verbum incarnatur.
Homo ut ab inferis
Ad ſumma attollatur,
Immenſus ab Angelis
Paulò minoratur.
Solis hujus radijs
Maria coruſcat:
Conſurgens aurora
In conceptu micat;
Lilium inter ſpinas,
Quæ ſerpentis conterat
Caput, pulchra ut luna
Errantes colluſtrat.





℣. Ego feci in cælis, ut oriretur lumen indeficiens.
℟. Et quaſi nebula texi omnem terram.
℣. Domina exaudi orationem meam.
℟.









℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

SAncta Maria, Regina cœlorum mater Domini noſtri Jeſu Chriſti & mundi Domina, quæ nullum derelinquis, & nullum deſpicis, reſpice me clementer oculo pietatis & impetra mihi apud tuum dilectum Filium cunctorum veniam peccatorum; ut qui nunc tuam ſanctam conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis bravium capiam, ipſo, quem virgo peperiſti, donante Domino noſtro Jeſu Chriſto, qui cum Patre & Spiritu ſancto vivit & regnat in Trinitate perfectâ Deus in ſæcula ſæculorum, Amen.





℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

AD





AD COMPLETORIUM

Convertat nos Domina tuis precib⁹ placatus Jesus Christus filius tuus
℟. Et avertat iram suam à nobis.
℣. Domina in adjutorium meum intende ℟. Me de manu hostium potenter defende.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc & semper, & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja. vel. Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.





Hymnus.

Salve Virgo florens,
Mater illibata,
Regina clementiæ,
Stellis coronata:
Supra omnes Angelos
Pura immaculata,
Atque ad Regis dexteram
Stans veste deauratâ.
Per te mater gratiæ

Dul-







Dulcis spes reorum,
Fulgens stella maris,
Portus naufragorum,
Potens cæli janua,
Salus infirmorum,
Videamus regem
In aula Sanctorum.

℣. Oleum effusum, Maria, nomen tuum. ℟. Servi tui dilexerunt te nimis.

℣. Domina exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

SAncta Maria Regina cælorum mater Domini nostri Jesu Christi & mundi Domina, quæ nullum derelinquis, & nullum despicis, respice me clementer oculo pietatis, & impetra mihi apud tuum dilectum filium cunctorũ veniam peccatorum; ut qui nunc tuam sanctam conceptionem devoto affectu recolo, æternæ in futurum beatitudinis







nis bravium capiam, ipso quem virgo peperisti, donante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre & Spiritu sancto vivit & regnat in Trinitate perfecta Deus in sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.





℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Commendatio.

Supplices offerimus
Tibi Virgo pia
Has Horas canonicas,
Fac, ut nos in via
Ducas cursu prospero,
Et in agonia
Tu nobis assiste,
O dulcis Maria, Amen.









LITANIÆ
LAVRETANÆ

Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléi-
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere.
Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, iserere.
Sancta Maria,
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater divinæ gratiæ,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,

Ora pro nobis.

Ma-







Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo prædicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum justitiæ,






Sedes Sapientiæ,
Causa nostræ lætitiæ,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Fœderis arca,
Janua cæli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,

Ora pro nobis.

Con-





Conſolatrix afflictorum,
Auxilium Chriſtianorum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apoſtolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confeſſorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,

Ora pro nobis.





Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miſerere nobis.
Chriſte audi nos,
Chriſte exaudi nos,
Kyrie eléiſon. Chriſte eléiſon. Kyrie e-léiſon. Ave Maria, &c.
Sub tuum præſidium confugimus

S.







S. Dei genitrix, noſtras deprecationes ne deſpicias, in neceſſitatibus noſtris, ſed à periculis cunctis libera nos ſemper Virgo glorioſa & benedicta, Domina noſtra, mediatrix noſtra, Advocata noſtra, tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repræſenta.

℣. Ora pro nobis ſancta Dei genitrix,

℟. Vt digni efficiamur promiſſionibus Chriſti. Oremus.

GRatiam tuam quæſumus Domine mentibus noſtris infunde, ut qui Angelo nuntiante Chriſti Filij tui incarnationem cognovimus, per paſſionem ejus & crucem ad reſurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

℣. Ora pro nobis beatiſſime Joſeph,

℟. Vt digni efficiamur promiſſionibus Chriſti. Oremus.

SAnctiſſimæ Genitricis tuæ Sponſi







si, quæsumus Domine meritis adjuvemur, ut quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui vivis & regnas in sæcula sæculorũ. Amen.





℣. Domine exaudi orationem meam,

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino,

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Trina salutatio B. M. Virginis pro impetrandâ felici morte.

Ave Maria, &c.

O Domina mea, S. Maria, sicut Deus Pater per omnipotentiam suam te potentissimam effecit; ita mihi quæso adsis in hora mortis meæ, omnẽque mihi contrariam potestatem à me potenter averte.

Ave Maria, &c.

O Do-



















O Domina mea S. Maria, ſicut Filius Dei divinâ ſuâ ſcientiâ & ſapientiâ te replevit; ita quæſo animam meam lumine fidei in hora mortis illuſtra & corrobora, ut nullo errore aut ignorantiâ pervertatur, & in perditionem ſeducatur.

Ave Maria, &c.

O Domina mea S. Maria, ſicut Spiritus Sanctus ſuum amorem plenè tibi infudit; ita tu in morte divini amoris dulcedinem mihi inſtilla, per quē omnis angor & amaritudo tollatur, & cor meum cæleſti conſolatione recreetur.

ORATIO

quâ B. Virgo in Patronā eligitur.

SAnctiſſima Virgo, Mater Dei Maria, ego N. licet undecunque, qui recipiar in numerum ſervorum tuorum, indigniſſimus; fretus tamen tuâ pietate admirabili, & impulſus tibi ſerviendi deſiderio, eligo te hodie, coram caſtiſſimo ſpon-











ſponſo tuo Joſepho, & Angelo meo custode, univerſaque curia cælesti, in meam peculiarem Dominam, Patronam et matrem, firmiterque propono te imposterum ſequi, tibi famulari, atque curare, ut ab alijs tibi quoque ſervitium exhibeatur. A te igitur, Mater clementiſſima, per pretioſiſſimum, quem pro me Jeſus Chriſtus Filius tuus fudit ſanguinem, peto ſuppliciter, ut me in numerum filiorum tuorum admittere digneris, & mihi à Deo gratiam impetres, ut in cunctis meis cogitationibus, verbis, & operibus ita me habeam, ut nihil unquam in me nec Dei nec tuis diſpliceat oculis, ſiſque memor mei in hora mortis meæ. Amen.

Oratio pro perſeverantiâ in cultu beatæ Virginis impetrandâ.

DEus qui nos ſub alis ſanctiſſimæ Matris Filij tui conſtitutos, ad bra-







bravium, ſupernæ vocationis accendis:
pectoribus noſtris purificandis illabere,
& gratiam nobis, quâ in tuo & ejuſdem ſa-
cratiſſimæ Virginis Mariæ ſervitio per-
ſeveremus, infunde; ut protectionis tan-
tæ muniti præſidijs, quod te, Domine,
donante concepimus, impleamus, &
noſtri propoſiti executores effecti, ad ea
quæ perſeverantibus in te promittere dig-
natus es, pertingamus. Per eundem Do-
minum noſtrum &c.






Commendatio ſui ad B. Virginem.

O Domina mea, ſancta Maria, me
in tuam benedictam fidem, ac
ſingularem cuſtodiam, & in ſinum miſe-
ricordiæ, hodie & quotidie, & in horâ exi-
tûs mei animam meam & corpus meum
tibi commendo: omnem ſpem et conſo-
lationem meam, omnes anguſtias & mi-
ſerias meas, vitam & finem vitæ meæ ti-
bi







bi committo, ut per tuam sanctissimam intercessionem & per tua merita, omnia mea dirigantur & disponantur opera, secundùm tuam tuique Filij voluntatem. Amen.



O Felix Maria!
Tu Mater Dei,
Tu Mater Rei,
Tu Mater Judicis,
Tu Mater Exulis,
Cum sis Mater utriusq; filij,
Ne sinas filium Reum
damnari, per Filium Deum;
Sed maternâ pietate procura,
Ut filius Reus reconcilietur Filio,
Qui est Deus;
Et per Filium Judicem
Filium exulem
recipe in patriam.
Amen.








Petitio Benedictionis.


EJa anima mea, proſterne te ad pedes matris tuæ Mariæ, nec antè recede, quàm illa tibi benedixerit. O Benedicta à Deo, & omnibus benedictionibus cumulata, benedic pro tuâ clemētiâ & pietate afflictæ animæ meæ, uberemque gratiam mihi à dilectiſſimo Filio tuo impetra, ita ipſi tibique hìc in terra ſerviendi, ut æternæ gloriæ particeps efficiar. Amen.











OFFICIUM

De omnibus Sanctis

Ad Matutinum.

Laudate Dominum in sanctis ejus: laudate eum in firmamento virtutis ejus. *Psalm. 150.*

Domine labia mea aperies ℟. Et os meum annunciabit laudem tuam.

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandū me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja. vel Laus tibi, Domine, Rex æternæ gloriæ.









Hymnus ad B. Virginem Reginam omnium Sanctorū.

O Mater, ô Senatûs
Regina cœlica!
Thronusque præparatus
In orbe Numini!

Te







Te nominat parentem
Creator omnium;
Te prædicat potentem
Caterva supplicum.
Te Mater, opto mille
Laudare vocibus,
Et mille, mille, mille
Amare cordibus.
Cor millies renatum
Si Mater impetres,
Cor millies dicatum
O Mater auferes!!!

Ant. Beatam me dicent omnes generationes; quia fecit mihi magna qui potens est, & sanctum nomen ejus. *Luc. 1.*

℣. Benedicta tu in mulieribus,
℟. Et benedictus fructus ventris tui

Oremus.

OMnipotens æterne Deus, qui beatissimam Virginem Mariam innumeris donis & gratijs exornatam, in ma-







Matrem unigeniti Filij tui elegisti, & super omnes Angelos & electos in regno tuo exaltâsti: concede propitius; ut qui eam in terris colimus, ejusdē patrocinio æternam gloriam consequamur. Per eundem Dominum nostrū Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.






℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amē.

Ad Laudes.

LAudate Dominum in Sanctis ejus, laudate eum in firmamento virtutis ejus.

DEus in adjutorium meum intende Domine ad adjuvandum me festina







na. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amē.

Hymnus

O Candidæ cohortes
Stellantis ætheris,
Promptè referre sortes,
Et fata Numinis!
Vos ore triplicato
Ternoque carmine
Ter Sanctus, ordinato
Cantatis agmine.
Ah possit esse mima
Vox nostra Cælitûm,
Et summa vox & ima
Det suave canticum!
Favete mille corda,
Vt inde cœlicæ
Fiat vel una chorda
Aptanda musicæ.

Ant. In conspectu Angelorum psallam tibi Domine: adorabo ad templum sanctum








ctum tuum, & confitebor nomini tuo.
℣. Angelis suis Deus mandavit de te.
℟. Ut custodiant te in omnibus vijs tuis.


Oremus



Omnipotens æterne Deus, qui & majestatem tuam in numero & sanctitate Angelorum ostendis, & nobis eosdem custodes & magistros tribuisti: concede propitius, ut eorum exemplo tibi ita serviamus in terris, ut æternum cum ijsdem te laudare mereamur in cœlis. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum, Amen.



℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.







Ad Primam.

Laudate Dominum in Sanctis ejus: laudate eum in firmamento virtutis ejꝰ.

Deus in adjutorium meum intende Domine ad adjuvandum me feſtina.

Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

Spectabiles ſenectâ
Salvete Principes,
Quos vita mensquè recta
Fecere Cælites:
Vos terra Patriarchas
Ducesque nuncupat;
Sed rectiùs monarchas
Vos æthra prædicat.
Spes veſtra naſcituro
Parente Virgine,
Ceu firmiore muro,
Eſt viſa ſurgere.
At noſtra ſpes in iſto

Suſ-







Suſpenſa cardine.
Vnique nixa Chriſto
Stat firma Numine.

Ant. In te ſperaverunt Patres noſtri: ſperaverunt & liberâſti eos: ad te clamaverunt & ſalvi facti ſunt. *Pſalm. 21. 5.*

℣. Notas mihi feciſti vias vitæ.


℞. Adimplebis me lætitia cum vultu tũ.

Oremus.





OMnipotens æterne Deus, qui ſanctos veteris teſtamenti Patriarchas propter conſtantem mandatorum tuorũ obſervantiam, & fiduciam in promiſſũ Unigenitum tuum mundi Redemptorem, regni tui participes eſſe voluiſti: concede propitius, ut ſimili conſtantiâ & fiduciâ in via præceptorum tuorum perſiſtamus, & demum ad conſpectum divinæ Majeſtatis tuæ admitti mereamur. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti De-







Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amē
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordi-
am Deū requiescant in pace ℟. Amen.





Ad Tertiam.

Laudate Dominum in sanctis ejus
laudate eum in firmamento virtutis ejus.

Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me festi-
na. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto
Sicut erat in principio, & nunc, & semper
& in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja

Hymnus ad SS. Prophetas.

O Sancta turba Patrum,
Quæ mente provida,
Producis in theatrum,
Ventura tempora!
Arcana multa pandens
De prole Numinis,

Per





Per dura multa ſcandens
Ad limen ætheris!
In orbe vos labores
Preſſêre ferrei
In axe nunc honores
Redduntur aurei.
Juvate, ſic fideli
Sequemur orbitâ,
Donec ſuperna cæli
Intremus atria!!!





Ant. Jeruſalem, Jeruſalem, quæ occidis Prophetas, & lapidas eos, qui ad te miſſi ſunt! quoties volui congregare filios quemadmodum gallina congregat pullos ſuos ſub alas, & noluiſti? *Matth. 23.37.*

℣. Da mercedem ſuſtinentibus te.
℟. Ut prophetæ tui fideles inveniantur.

Oremus.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui Prophetas tuos Spiritûs ſancti gratia illuminatos & confortatos, per pluri-





rimas hujus vitæ adversitates ad æternũ gloriæ tuæ lumen perduxisti: concede propitius, ut nos eodem sancti tui Spiritûs lumine illustrati, te Deum verũ, & quem misisti Dominum Jesum Christum, ita in terris agnoscamus & colamus; ut in cælis clare intueri & perfectè possidere mereamur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate ejusdem Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam


℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen





Ad Sextam.

Laudate Dominum in Sanctis ejus





ejus, laudate eum in firmamento virtu-
tis ejus.

DEus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandū me festina.
Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio & nunc & ſem-
per: & in ſæcula ſæculorum. Amen.
Alleluja.

Hymnus de SS. Apoſtolis.

O Ordo Nuntiorum
O clara lumina!
Et orbis & polorum
Bis ſena ſidera!
Vobis ad aſtra clavis
Eſt certa tradita,
Eccleſiæque navis
In orbe credita.
Quæ ſacra seminâſtis
Vbique ſemina,
Et voce prædicâſtis
Factiſque dogmata.
Ah impetrate lumen,
Vt









Vt corde compleam!
Ah invocate Numen,
Factis ut exprimam!

Ant. Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, regeneratione, cum sederit filius hominis in sede Majestatis suæ, sedebitis & vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. *Matth. 19.*

℣. Nimis honorati sunt amici tui Deus

℟. Nimis confortatus est principatus eorum. *Psalm. 13. 17.*

Oremus.

Domine Jesu Christe, qui novam charitatis legem pectoribus nostris per beatos Apostolos tuos infudisti: horum nobis quæsumus intercessione concede, ut suave hoc novæ legis tuæ jugum prompta voluntate amplectamur, & opere perfecto adimpleamus. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum Amen.









℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amē.

Ad Nonam.

Laudate Dominum in Sanctis ejus: laudate in firmamento virtutis ejus.





Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc & semper, & in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.




Hymnus ad SS. Martyres.

O Turba laureata!
O Agmen inclytum!
Christique purpurata
Caterva Martyrum!
Athletico duella

Ag-







Aggressa robore,
Et gloriosa bella
Edocta vincere.
Da bella sic capessam,
Quæ semper ingruunt,
Hostesque sic lacessam,
Qui semper impetunt.
Vt victor in superna
Theatra transferar,
Lauroque sempiternâ
Tecum revinciar!!!

Ant. Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna, & laverunt stolas suas, & dealbaverunt eas in sanguine Agni. Ideo sunt ante thronum Dei, & serviũt ei die ac nocte, in templo ejus. Apoc. 7. 14.

℣. Exultabunt Sancti in gloria.
℞. Lætabuntur in cubilibus suis. Ps. 149. 5.

Oremus.


DNe Jesu Christe, cujus acerbissimæ passionis, & mortis meritis, omnes Martyres abundantem gratiam consecuti








ti ſunt, ut pro confeſſione nominis tui ſan-
guinem ſuum fuderint: concede propiti-
us, ut et nos eorundem meritorum abun-
dantiam, & martyrum tuorum interceſ-
ſione conſtanter fidem tuam profiteri,
& ſemper mortificationem tuam, o Jeſu,
in corpore noſtro circumferre valeamus



Qui vivis & regnas cum Deo Patre in
unitate Spiritûs ſancti Deus per om-
nia ſæcula ſæculorum. Amen.



℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericor-
diam Dei requieſcant in pace. ℟. Amē

Ad Veſperas.

LAudate Dominum in Sanctis ejus,
laudate eum in firmamento virtutis ejus.
DEus in adjutorium meum inten-
de. ℟. Domine ad adjuvandū me
fe-







feſtina. loria Patri & Filio & Spiritui
ſancto. icut erat in principio & nunc
& ſemper & in ſæcula ſæculorum. Amē
Alleluja.

Hymnus ad SS. Confeſſores.

O Caſibus probati
Heroës arduis!
Ad multa dura nati
In rebus aſperis!
Vos mille jactitavit
Mors dura fluctibus,
Crebriſque cor probavit
Tentator ictibus:
Tuliſtis illa læto
Firmoque pectore,
Cum ſtaret in quieto
Carina littore.
Cor impetrate forte,
Vt dura perferam,
Contentus eſſe ſorte
Quâcunque gaudeam.









Ant. Stabunt justi in magna constantia adversus eos, qui se angustiaverunt, & qui abstulerunt labores eorum. *Sap. 5. 1.*

℣. Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei.

℟. Et inter Sanctos sors illorum est. *v. 6.*

Oremus.

Domine Jesu Christe, cujus doctrina & exemplo confessores tui mites & humiles facti, & requiem animabus suis in hac & in altera vita consecuti sunt: da nobis gratiam, eorundem vestigijs devotè ita hìc insistere, ut demum ad æternæ quietis locum pervenire feliciter mereamur. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.





℣. Domine exaudi orationem meam

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟.





℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amē

Ad Completorium.

LAudate Dominum in Sanctis ejus: laudate eum in firmamento virtutis ejus.

COnverte nos Deus ſalutaris noſter. ℟. Et averte iram tuam à nobis.

DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alleluja.

Hymnus ad SS. Virgines.

O Digna lilietis
Caterva cælicis!
Quæ vivis in viretis
Sponſique paſcuis









Nix cana liliorum
Albente vellere,
Et lac eburque florum
Te vestit undique.
Tu carmen innocenti
Scis ore fundere,
Quod Cœlites silenti
Mirantur æthere.
Valete, Vah! valete
Impura basia,
Mihi nec invidete
Hæc casta gaudia.


Ant. Cantabant quasi canticum novum, & nemo poterat dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra. Hi sunt qui cum mulierib⁹ non sunt coinquinati; virgines enī sunt: Hi sequuntur agnum, quocunque ierit. *Apoc. 14. 3.*


℣. Hi empti sunt ex hominibus, primitiæ Deo & Agno.


℟.











℟. Et in ore eorum non est inventum mendacium.

Oremus.

Domine Jesu Christe, sponse & singularis amator castarum animarum, quas præ cæteris Sanctis in regno tuo peculiari laureola condecoras: largire nobis gratiam; ut eorundem vestigijs insistentes eadem quoque præmia consequamur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace ℟. Amē.

Oblatio.

O Cælici Quirites
Tonantis aulici,

Post







Poſt bella poſtque lites
In axe fulgidi!
Clientuli precantis
Ne vota ſpernite,
Servique vos vocantis
Ne verba temnite.
Adeſte quando vitæ
Eſt lapſa clepſydra,
Ad vota tunc venite
O viva ſidera!
Tunc tranſitum parate
Ad celſa limina,
Terrisque me vocate
Ad veſtra gaudia!!!


















OFFICIVM PARVUM
Pro Defunctis.

Ad Matutinum.

DOmine Jesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum de pœnis inferni & de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michaël repræsentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahæ promisisti et semini ejus.





Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.

O Vos fideles animæ
In Christo defunctorum;
Sed meritò prohibitæ
Ab aditu cœlorum:
Quàm velim vobis dexteram
Opemque præsentare.

Vt







Vt hinc ad cæli gloriam
Poſſitis evolare!

Ant. Illuminare his, qui in tenebris & umbra mortis ſedent, ad dirigendos pedes eorum in viam pacis.

℣. Si iniquitates obſervaveris Domine. ℟. Domine quis ſuſtinebit?

Oremus.

Fidelium, Deus, omnium conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quā ſemper optaverunt, pijs ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis et regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.


℣. Requieſcant in pace.

℟. Amen.

Ad







Ad Primam.

Fidelium animæ per miſericordiā Dei requieſcant in pace.

O Magne Pater, nomine
Miſericordiarum,
Iacturas tuas reſpice,
Sed immemor irarum:
Pœnas ſunt quidem meritæ,
Te tamen non negârunt:
Hinc locus ſit clementiæ,
Ignoſce, quod peccârunt.






Ant. Illuminare his, qui in tenebris, & umbra mortis ſedent, ad dirigendos pedes eorum in viam pacis.

℣. Si iniquitates obſervaveris Domine. ℟. Domine quis ſuſtinebit?

Oremus.

Fidelium Deus omnium conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum: ut







ut indulgentiam, quam ſemper optaverunt, pijs ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

℞ Requiem æternam dona eis, Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requieſcant in pace. ℞ Amen.

Ad Tertiam.

Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

O Jeſu clementiſſime,
O optime Salvator,
Tuo redemptis ſanguine
Sis mitis liberator:
Indulge te amantibus
Tuam benignitatem:
Pœnamque deprecantibus
Oſtende bonitatem.

Ant. Illuminare his, qui in tenebris & umbra mortis ſedent, ad dirigēdos pedes eorum in viam pacis.

℣.







℣. Si iniquitates observaveris, Domine. ℟. Domine quis sustinebit

Oremus.





Fidelium, Deus, omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum, remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, pijs supplicationibꝰ consequantur. Qui vivis & regnas in sæcula sæculorum. Amen.

Requiem æternam dona eis, Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Sextam.

Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.

Consolator optime,
O Dulcis Paraclete,
Hos tu desertos respice
Et indigos quiete:

In







In æſtu hoc temperiem
Veræque pacis bona,
Et poſt laborem requiem
Æternam eis dona.

Ant. Illuminare his, qui in tenebris & umbra mortis ſedent, ad dirigendos pedes eorum in viam pacis.

℣. Si iniquitates obſervaveris, Domine, ℟. Domine quis ſuſtinebit?

Oremus.

Fidelium, Deus, omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum, remiſſionem cunctorum tribue peccatorũ: ut indulgentiam, quam ſemper optaverunt, pijs ſupplicationibus conſequãtur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.

Ad









Ad Nonam.

Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.

O Dulcis Mater gratiæ,
Solatrix afflictorum,
Vim cohibe justitiæ,
Rigorem tormentorum:
Flammam voracem tempera,
Et mitiga dolores:
Incendium refrigera,
Et fini hos angores.

Ant. Illuminare his, qui in tenebris & umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes eorum in viam pacis.

℣. Si iniquitates observaveris, Domine. ℟. Domine quis sustinebit?

Oremus.

Fidelium, Deus, omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue pecca-

to-







torum: ut indulgentiam, quam ſemper optaverunt, pijs ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

Requiem æternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.

Ad Veſperas.





Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

Vos Tutelares Genij
Quorum ſunt hi clientes,
Quantum veſtri ſubſidij
Sunt ipſi indigentes!
Piorum deſideria
Eſt veſtrum excitare:
Optata refrigeria
Clientibus curare.

Ant. Illuminare his, qui in tenebris & umbra mortis ſedent, ad dirigendos pedes eorum in viam pacis.







℣. Si iniquitates obſervaveris Domine. ℟. Domine quis ſuſtinebit ?

Oremus.

Fidelium Deus omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam ſemper optaverunt, pijs ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis et regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

Requiem æternam dona eis, Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.

Ad Completorium.


Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

Vos omnes quoque Cælites
In regno triumphante
Solamini hos milites,
In flamma hac purgante:

Ve-









Veſtri in terris ſocij
Cum fuerint laborum,
Nunc & beati otij
Sors vocat & bonorum.

Ant. Illuminare his, qui in tenebris, & umbra mortis ſedent, ad dirigendos pedes eorum in viam pacis.


℣. Si iniquitates obſervaveris Domine, ℟. Domine quis ſuſtinebit?


Oremus.

Fidelium, Deus, omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumquè tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam ſemper optaverũt pijs ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorũ. Amen.

Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.







Oblatio.

O Fons miſericordiæ,
Summæque bonitatis,
Proſint piorum lachrymæ
Hoc igne cruciatis.
Locum tuæ juſtitiæ
Agnoſcimus infernum:
Laudes tuæ clementiæ
Hi cantent in æternum.
Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.
℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.

Adhortatio.

QUot uſquam eſtis Numini
Et Superis devoti,
Audite, quid rogemini,
Vt ſitis Dei toti.
Hìc charitatis viſcera
Fraternæ explicate:
Vices rependet miſera
Hæc turba liberata.

LIT-









LITANIÆ
pro defunctis.


Kyrie eléiſon. Chriſte eléiſon.
Kyrie eléiſon.
Chriſte audi nos. Chriſte exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miſerere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miſerer.
Spiritus Sancte Deus, Miſerere nobis
Sancta Trinitas unus Deus, Miſerere.
S. Maria, ora pro fidelibus defunctis.
S. Dei Genitrix, ora pro fidelibus defunctis.
S. Virgo Virginum, ora pro fidelibus &c.
S. Michaël, ora pro fidelibus defunctis.
Omnes SS. Angeli & Archangeli, orate.
Omnes SS. Beatorum Spirituum Ordines, Orate pro fidelibus defunct.
S. Joannes Baptiſta, ora pro fidelibus &c.
Omnes SS. Patriarchæ & Prophetæ, orate.
S. Petre, Ora pro fidelibus defunctis.
S. Paule, ora pro fidelibus defunctis.
S. Joannes, Ora pro fidelibus defunct.

Omnes SS. Apostoli & Evangelistæ, orate.
S. Stephane, ora pro fidelibus defunctis
S. Laurenti, ora pro fidelibus defunct.
Omnes SS. Martyres, orate pro fidelib.
S. Gregori, ora pro fidelibus defunct.
S. Ambrosi, ora pro fidelibus defunct.
S. Augustine, ora pro fidelibus def.
S. Hieronyme, ora pro fidelibus def.
Omnes SS. Pontifices & Confessores, or.
Omnes SS. Doctores, orate pro fidelib.
Omnes SS. Sacerdotes & Levitæ, orate.
Omnes SS. Monachi & Eremitæ, orate.
S. Maria Magdalena, ora pro fidelib.
S. Catharina, ora pro fidelibus defun.
S. Barbara, ora pro fidelibus defunct.
Omnes SS. Virgines & Viduæ, orate.
Omnes SS. et sanctæ Dei, intercedite.
Propitius esto. Parce eis Domine.
Propitius esto. Exaudi eos Domine.
Ab omni malo, Libera eos Domine.
Ab ira tua, Libera eos Domine.

A rigore justitiæ tuæ,
A potestate diaboli,
A rodente verme conscientiæ,
A diuturnâ tristitiâ,
A crudelibus flammis,
Ab intolerabili frigore,
Ab horrendis tenebris,
A terribili planctu et ejulatu,
Per admirabilem conceptionem,
Per sanctam nativitatem tuam,
Per dulcissimum nomen tuum,
Per baptismum et sanctum jeju-
nium tuum,
Per profundissimam humilita-
tem tuam,
Per promptam obedientiam tuã,
Per infinitum amorem tuum,
Per angores et molestias tuas,
Per sanguineum sudorem tuum,
Per captivitatem tuam,
Per flagellationem tuam,

Libera eos Domine.

Per







Per coronationem tuam,
Per bajulationem crucis tuæ,
Per amaram mortem tuam,
Per ſanctiſſima vulnera tua,
Per Crucem & acerbiſſimam paſ-
ſionem tuam,
Per ſanctam reſurrectionem tuā,
Per admirabilem Aſcenſionem tuā,
Per adventum Spiritûs S. Paracleti,
In die judicij,
Peccatores, Te rogamus, audi nos.



Qui Mariam abſolviſti & latronē
exaudiſti,
Qui ſalvandos ſalvas gratis,
Qui claves habes mortis et inferni,
Vt parentes propinquos, & benefa-
ctores noſtros, à pœnis inferni
eripere digneris,
Vt omnes fideles defunctos ab æ-
terna damnatione liberare dig-
neris,

Te rogamus, audi nos.





Vt



Vt illorum, quorum specialis in terra memoria non habetur, misereri digneris,
Vt eis omnibus parcere et indulgere digneris,
Vt desideria ipsorum adimplere digneris,
Vt in Electorum consortium eos recipere digneris,

Te rogamus audi nos.

Rex tremendæ Majestatis,
Fili Dei,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem sempiternam.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleis.
Pater noster, &c.
A Porta inferi. Erue Domine animas eorum.









℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.


Animabus, quæſumus Domine, famulorum famularumque tuarũ miſericordiam concede perpetuam, ut eis proficiat in æternum, quod in te ſperaverunt & crediderunt. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filiũ tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.

Supplicationes ſeptenæ pro defunctis per acerbiſſimam paſſionem & mortem Chriſti.

O Jeſu vita et reſurrectio noſtra, qui diſcedens ex hoc mundo, tuam nobis carnem et ſanguinem in cibum & potum reliquiſti. Per infinitum hunc amo-







morem tuum ſupplex oro, miſerere omnium fidelium defunctorum, præſertī horum.... deduc eos ad vitæ fontes, & fac, ut mox tecum edant & bibant ſuper mēſam tuam in regno tuo. *Luc.22.* Pater noſter, &c.

O Jeſu, protectio & ſalus noſtra, qui tantos noſtri cauſa angores in horto ſuſtinuiſti, ut ſudor tuus factus ſit ſicut guttæ ſanguinis decurrentis in terram. Per pretioſiſſimum hunc ſanguinem tuum ſupplex oro: miſerere omnium fidelium defunctorum, præſertim horum.... libera eos ex omnibus anguſtijs ſuis, & abſterge omnem lachrymam ab oculis eorum. *Apoc.7.* Pater noſter, &c.

O Jeſu, Redemptor & Salvator noſter, qui captus es in peccatis noſtris. Per duriſſima illa vincula tua ſupplex oro, miſerere omnium fidelium defunctorum præſertim horum.... Solve omnia eorum vincula delicto-







torum, quibus eos humana fragilitas in hac vita implicavit, ut læti sacrificent tibi hostiam laudis. *Psal. 115. v. 17.* Pater noster, &c.

O Jesu, cordis nostri lætitia, qui benedictam faciem tuam, in quam desiderant Angeli prospicere, velari, conspui, & colaphis cædi permisisti. Per incomprehensibilem hanc patientiam tuam te supplex oro, miserere omnium fidelium defunctorum, præsertim horum .... Admitte illos ad claritatem lucis tuæ, eosque adimple lætitiâ cum vultu tuo. *Psal. 15. v. 11.* Pater noster, &c.

O Jesu, corona gloriæ nostræ, qui flagellis cæsus, et spinis dirè ignominioséque propter superbiam nostram coronatus es. Per summam istam humilitatem tuam supplex oro: miserere omnium fidelium defunctorum, præsertim horum .... Concede propitius, ut coronam æternæ gloriæ mox consequantur; tu enim nos coronas in misericordia & miserationibus. *Ps. 102.* Pater





ter



ter noster, &c.

O Jesu, Advocate & judex noster, qui iniquissimo judicio ad mortem acerbissimam damnatus, nos ab æternæ damnationis reatu absolvisti. Per abyssum misericordiæ tuæ supplex te oro: miserere omnium fidelium defunctorum, præsertim horum.... Audiant mox verbum illud consolationis: dimissa est iniquitas vestra. *Isaiæ.* 40. 2. Pater noster, &c.





O Jesu, summum & unicum bonū nostrum, qui ipse peccata nostra in corpore tuo super lignum pertulisti. Per immensum hoc beneficium tuum te supplex oro: miserere omnium fidelium defunctorum, præsertim horum.... Aditus illis ad æternam gloriam mox reseretur, lætiq; audiant: venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum à constitutione mundi. *Matth.* 25. 4. Pater noster, &c.

Invocatio Sanctorum pro defunct.

O Vos sancti Angeli, omnesque electi Dei







Dei, ſubvenite animabus fidelium defunctorum, ſuccurre præ cæteris, tuumquè benedictum Filium illis oſtende, ô clemens ô pia, ô dulcis Virgo Maria. Amen.

SEQUENTIA
Ex Miſſa Defunctorū.

Dies iræ, dies illa,
Solvet ſæclum in favilla,
Teſte David cum Sibilla.
Quantus tremor eſt futurus,
Quando judex eſt venturus
Cuncta ſtrictè diſcuſſurus.
Tuba mirum ſpargens ſonum
Per ſepulchra regionum
Coget omnes ante thronum.
Mors ſtupebit et natura,
Cum reſurget creatura
Judicanti reſponſura.
Liber ſcriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Vnde mundus judicetur.
Judex ergò cum ſedebit,

Quid-







Quidquid latet, apparebit,
Nil inultum remanebit.
Quid ſum miſer tunc dicturus:
Quem patronum rogaturus?
Cum vix juſtus ſit ſecurus.
Rex tremendæ Majeſtatis,
Qui ſalvandos ſalvas gratis,
Salva me fons pietatis.




Recordare Jeſu pie,
Quod ſum cauſa tuæ viæ,
Ne me perdas illâ die.
Quærens me ſediſti laſſus,
Redemiſti crucem paſſus,
Tantus labor non ſit caſſus.



Juſte judex ultionis,
Donum fac remiſſionis
Ante diem rationis.
Ingemiſco tanquam reus:
Culpâ rubet vultus meus,
Supplicanti parce Deus.
Qui Mariam abſolviſti,
Et latronem exaudiſti,
Mihi quoque ſpem dediſti.

Pre-



Preces meæ non ſunt dignæ:
Sed tu bone fac benignè,
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum præſta,
Et ab hœdis me ſequeſtra,
Statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro ſupplex et acclinis,
Cor contritum quaſi cinis,
Gere curam mei finis.
Lacrymoſa dies illa,
Quâ reſurget ex favilla
Iudicandus homo reus.
Huic ergò parce Deus,
Pie Jeſu Domine,
Dona eis requiem. Amen.





OFFICIUM

De SS. Joachim & Anna parentibus B. Mariæ Virg.

Ad Matutinum.

Benedicti sint sancti Joachim et Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria sine originali labe concepta & nata est.





Domine labia mea aperies. ℟. Et os meum annunciabit laudem tuam.

℣. Deus in adjutorium meum intende.

℟. Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.


vel Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.

Hymnus.

O Bina conjugalis
Exempla fœderis!
O Joachime, qualis
Marite conjugis!

O An-







O Anna, quem nepotem,
Quam nacta filiam!
O Joachime, dotem
Quis optet alteram?

Antip. O quam pulchra est casta generatio cum claritate! immortalis est enim memoria illius: quoniam apud Deum nota est, & apud homines. Sap. 4. v. 1.

℣. Orate pro nobis sancti Joachim & Anna. ℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus

Deus, qui præ omnibus Sanctis tuis beatos Joachim & Annam Genitricis Filij tui parentes esse voluisti: concede quæsumus: ut quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia impetremus in cælis. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia








nia ſæcula ſæculorum, Amen.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericordiã Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.





Ad Primam.

Benedicti ſint ſancti Joachim & Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria ſine originali labe concepta & nata eſt.

Deus in adjutorium meum intende ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alleluja.


Hymnus.

Connubij quieta
Civere tempora,
Mens manſit uſque læta
Vel inter aſpera.

Di-







Dilata spes nepotum
Est visa pungere;
Sed inde nil remotum
Cor est ab æthere.

Antiph. Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem, nec flumina obruent illam. *Cant. 8.*

℣. Orate pro nobis sancti Joachim & Anna

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui præ omnibus Sanctis tuis, beatos Joachim & Annam Genitricis Filij parentes esse voluisti: concede quæsumus; ut, quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia impetremus in cælis. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟.







℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.






Ad Tertiam.

BEnedicti ſint ſancti Joachim & Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria ſine originali labe concepta & nata eſt.


DEus in adjutorium meum intende ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

TAndem ſereniori
Dux vecta Phoſphoro,
Explevit ampliori
Vtrumque gaudio:
Concepit Anna prolem
Stupente conjuge,
Dum







Dum vidit axe solem
Claudente surgere.

Antip. Surrexerunt filij ejus, & beatissimam prædicaverunt. Prov. 31. v. 28.

℣. Orate pro nobis sancti Joachim & Anna. ℟. Ut digni efficiamur promissionib' Christi.

Oremus.

Deus, qui præ omnibus Sanctis tuis beatos Joachim & Annam Genitricis Filij tui parentes esse voluisti; concede quæsumus, ut quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia mereamur in cælis. Per eundem Dominū nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.

℣.















Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.

Ad Sextam.

BEnedicti sint sancti Joachim & Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria sine originali labe concepta & nata est.





DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.


Hymnus.

MOx Numini sacratur
Vix facta trimula,
Araque dedicatur
Tenella victima;
Et prævolat parentum
Jam vota filia,
Et multa se sequentûm
Invitat agmina.

Antiph. Introibo in domum tuam in ho-







holocauſtis: reddam tibi vota mea, quæ diſtinxerunt labia mea. *Pſal. 65. v. 13.*

℣. Orate pro nobis ſancti Joachim & Anna. ℟. Ut digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.

Oremus.

DEus, qui præ omnibus Sanctis tuis beatos Joachim & Annam Genitricis Filij tui parentes eſſe voluiſti; concede quæſumus, ut quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia mereamur in cœlis. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

Ad









Ad Nonam.

BEnedicti ſint ſancti Joachim & Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria ſine originali labe concepta & nata eſt.

DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluja.


Hymnus.

EXinde quo labore
Educta filia!
Quo Cœlitum favore
Nutrita parvula!
Induſtriæ parentum
Fit axis æmulus,
Virgunculæque centum
Servit cohortibus.

Antiph. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. *Rom. 8. v. 28.*

℣. Orate pro nobis ſancti Joachim & Anna ℟.











℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui præ omnibus Sanctis tuis, beatos Joachim & Annam Genitricis Filij tui parentes esse voluisti; concede quæsumus, ut quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia mereamur in cælis. Per eundem Dominũ nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Vesperas.

Benedicti sint sancti Joachim & Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria sine ori-







originali labe concepta & nata est.

Deus in adjutorium meum intende.

℟. Domine ad adjuvandum me festina

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

O Joachim fidelis
O Minister ætheris!
O Anna nota cælis
A Matre Numinis!
Vterque sanctitatis
Exemplar integræ:
Et me beatitatis
Donare lumine.

Antiph. Justorum semita quasi lux splendens procedit, & crescit usque ad perfectū diem. *Prov. 4. v. 18.*

℣. Orate pro nobis sancti Joachim & Anna. ℟. Ut digni efficiamur promissionib' Christi.

Oremus.











Deus, qui præ omnibus Sanctis tuis beatos Joachim & Annam Genitricis Filij tui parentes esse voluisti; concede quæsumus, ut quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia mereamur in cælis. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filiū tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Completorium.

Benedicti sint sancti Joachim & Anna, ex quibus benedicta Virgo Maria sine originali labe concepta est nata est.

Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me festina.





na. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

Obtutibus sacratis
Jam nata cernitur:
Complexibus beatis
Perennè stringitur;
Reciproco tenetur,
Tenetque vinculo.
O parva pars daretur
Ex hocce gaudio!





Antiph. Semen eorum & gloria eorum non derelinquetur. Corpora ipsorum in pace sepulta sunt, & nomen eorum vivit in generationem & generationem. Eccli 44.


℣. Orate pro nobis sancti Joachim & Anna. ℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui præ omnibus Sanctis tuis beatos Joachim & Annam Genitri-

-cis







cis Filij tui parentes esse voluisti; concede quæsumus, ut quos devoto cultu veneramur in terris, eorum quoque patrocinia mereamur in cælis. Per eundem Dominũ nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Oblatio.

Vectigal hoc amoris,
O bina sidera,
Pensum precantis oris,
O clara lumina,
Consigno dedicatum
Vestris amoribus,
Optoque consecratum

Ve-









Vestris honoribus.
Amabo vos, amabo,
Dum vita permanet;
Magisque tunc amabo,
Cum vita desinet:
Cum vestra me levabit
In astra dextera,
Vobisque colligabit
Æterna gloria.

Orationes ad SS. Joachim & Annam parentes B.M.V.

Oratio 1.

Ad S. Joachim.



O Sancte Joachim, cui rectè id nomen inditum est, quod præparationem Domini significat; tu enim ad vivum Dei templum præparandum à Deo electus es, in quo Filio ejus unigenito habitare placuit. O beatissime Pater, à quo processit illa filia; quæ in Dei matrē ac cæli terræque Reginam est assumpta! O quanto illam amore & reverentiâ exce-












cepisti! quâ curâ & sollicitudine enutrivisti! quàm præclaro humilitatis, religionis ac pietatis exemplo, proli tuæ charissimæ, cunctisquè mortalibus præluxisti! tuis me precibus, ô sancte Joachim adjuva, ut & ego gratum Deo domicilium in corde meo præparem, constantiquè pietatis affectu illud exornem, Amen.

Ad S. Matrem Annam.

O Gratiosa Domina, ô benedicta mater Anna! bene Annæ, hoc est gratiæ tibi nomen obtigit; qui tibi cælum vivum, omnibus cælis majus in benedicto utero tuo portare, & in hanc lucem edere à Deo concessum est; quem enim coeli coelorum capere non poterant, filia tua immaculato gremio suo conclusit. Tu es ô electa mater, Radix illa virgæ Jesse, ex qua flos pulcherrimus, fructusquè vitæ nostræ dulcissimus Christus Jesus ascendit. Lætare ô Anna sterilis, quoniam ex Filia tua Filius datus est nobis, cujus nomen vocatum est







est magni consilij, hoc est, salutis totius mundi Angelus. Fac me, ô mater benedicta, gratiæ, quam ex gratiarum fonte abundè hausisti participem, ut in amore dilectissimi nepotis tui Jesu, & protectione dulcissimæ filiæ tuæ Mariæ vivam & moriar, Amen.

Oratio ad ambos *SS.* Joachimum & Annam.

O Castum ac beatum par turturum, Joachim & Anna, vobis omnis creatura obstricta est; per vos enim donum omnium donorum præstantissimum Creatori obtulit, nempe castam Matrem, quæ sola Creatore digna erat. Vestra dignitas ex immaculato ventris vestri fructu cognoscitur, quem Dei perpetuo obsequio promptè consecrâstis. Cor meum, obsecro, junctâ huic sacrificio hostiam manibus vestris Deo omnipotenti offerte, omnesque hujus mei muneris defectus, vestrâ, quam apud Deum invenistis, gratiâ compensate. Amen.




















OFFICIUM

De S. Ignatio Fundatore Societatis Jesu & S. Xaverio Indiarum Apostolo.

Ad Matutinum.

Laudemus viros gloriosos & parentes nostros in generatione sua. *Eccl. 44. v. 1.*

Domine labia mea aperies. ℟. Et os meum annunciabit laudem tuam.

℣. Deus in adjutorium meum intende.

℟. Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.


Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja. ℣. Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.

Hymnus.

O Jgnati militantis
Clara fax Ecclesiæ,
O Xaveri deviantis
Sidus et lux Indiæ!
Vos honorent, quotquot ambit
Phœbus orbis climata,
Qua-







Quâque pontum ſerò lambit,
Quâque tollit lumina.
Antip. Sapientiam ipſorum narrent populi, & laudem eorum nunciet Eccleſia *Eccli. 44.*






℣. In omnem terram exivit ſonus eorū.
℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.

DEus, qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribꝰ honoraris: concede propitius; ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij Confeſſorum tuorum glorioſa merita recolimus, eorum pia apud te patrocinia ſentiamus. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.



℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Primam.

Laudemus viros gloriosos, & parentes nostros in generatione sua. *Eccli 44.*

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

Vera virtus cum ruebat
Pressa pravo dogmate,
Hanc Lojola fulciebat
Nixus uno Numine.
Sic Xaveri te docente
Credit orbis Indicus!
Inde natum cum parente
Tollit æther laudibus.

Antip. Sit memoria illorum in benedictione, & ossa eorum pullulent de loco suo, & nomen eorum permaneat in æternum *Eccli. 46.*

℣.






℣. In omnem terram exivit sonus eorum

℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.





DEus, qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribus honoraris: concede propitius; ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij Confessorum tuorum gloriosa merita recolimus, eorum pia apud te patrocinia sentiamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per misericordiã Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Tertiam.

LAudemus viros gloriosos, & parentes nostros in generatione sua.

℣.



DEus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.





VOs cubile solis orti
Et cadentis respicit:
Vestra duræ cura sorti
Quot clientes eripit!
Nos fovete, nos tenete
Ne cadamus noxij,
Tramitemque nos docete
Quem premamus integri

Antiph. Quasi stella matutina in medio nebulæ, & quasi luna plena in diebus suis lucet, & quasi sol refulgens; sic illi refulserunt in templo Dei. *Eccli. 50. 6.*

℣. In omnem terram exivit sonus eorũ
℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.

DEus







DEus, qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribus honor; concede propitius; ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij Confessorum tuorum gloriosa merita recolimus, eorum pia apud te patrocinia sentiamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.






℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.

Ad Sextam.

LAudemus viros gloriosos & parentes nostros in generatione sua. Eccli. 44.

DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui S. Sic.









Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

SOl nitente cum sorore
Jungat etsi lumina,
Aureoque clarus ore
Vibret axe spicula;
Cedit illi, quo sedetis
Inclyti, subsellio,
Regiæque, quam tenetis
Axis in palatio.


Ant. Qui edocti fuerint, fulgebunt, quasi splendor firmamenti; & qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellæ in perpetuas æternitates. *Dan. 12. v. 12.*

℣. In omnem terram exiyit sonus eorū
℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.

DEus, qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribus honoraris: concede propitius; ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij Confessorū tu-











tuorum glorioſa merita recolimus, eorum
pia apud te patrocinia ſentiamus. Per
Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum
Filium tuum, qui tecum vivit & reg-
nat in unitate Spiritûs ſancti Deus per
omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per miſericor-
diam Dei requieſcant in pace. ℟. Amē.

Ad Nonam.

LAudemus viros glorioſos, & paren-
tes noſtros in generatione ſua. *Eccl. 44.*

DEus in adjutorium meum inten-
de. ℟. Domine ad adjuvandum me
feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui
ſancto. Sicut erat in principio & nunc
& ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amē
Alleluja.


Hymnus.

Nul-









Nulla duræ tela sortis,
Nulla fati vulnera,
Ipsa nec pericla mortis
Nulla mundi munera
Vos amore separârunt
Proximi vel Numinis,
Vos beatis avocârunt
Cœlitum commercijs.

Antiph. In paucis vexati, in multis bene disponentur: quoniam Deus tentavit eos, & invenit illos dignos se. *Sap. 3. v. 5.*

℣. In omnem terram exivit sonus eorum
℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.

Deus, qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribus honoraris; concede propitius, ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij Confessorum tuorum gloriosa merita recolimus, eorum pia apud te patrocinia sentiamus Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & re-







regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per misericordiã Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Vesperas.

LAudemus viros gloriosos & parentes nostros, in generatione sua.

DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui S. Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

QVot nefandis explicâstis
Criminum complexibus!
Quot beatis alligâstis
Sanctitatis nexibus!
Trado vobis me regendum,

Ad







Ad ſalutem ducite:
Corpus & cor do tuendum,
Oro, me defendite.

Anti. Illi ſunt viri miſericordiæ, quorū pietates non defuerunt: cum ſemine eorum permanent bona. *Eccl. 44. v. 10.*





℣. In omnem terram exivit ſonus eorū

℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.

Deus, qui glorificantes te glorificas & in Sanctorum tuorum honoribus honoraris; concede propitius, ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij glorioſa merita recolimus, eorum pia apud te patrocinia ſentiamus. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecū vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum. Amē.


℣. Domine exaudi orationem meam.


℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.







℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Completorium.

Laudemus viros gloriosos & parentes nostros in generatione sua. *Eccl. 44. v. 1.*

COnverte nos Deus salutaris noster

℟. Et averte iram tuam à nobis.

℣. Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

VOs polique, vos solique
Bina luminaria,
Infimique, maximique
Sicut exemplaria
Intuentur obstupentes,
Lumen, oro, spargite,
Ne premantur forte mentes
Criminum caligine.

Antiph. Corpora eorum in pace sepulta











ta ſunt, et nomen eorum vivit in generationem & generationem. *Eccl. 44. v. 15.*

℣. In omnem terram exivit ſonus eorū

℟. Et in fines orbis terræ verba eorum.

Oremus.





DEus, qui glorificantes te glorificas, & in Sanctorum tuorum honoribus honoraris: concede propitius, ut qui beatorum Jgnatij & Xaverij Confeſſorum tuorum glorioſa merita recolimus, eorum pia apud te patrocinia ſentiamus. Per Dominum noſtrum Jeſum Christum Filiū tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

Oblatio.

O






O Patroni, vos amore
Vos honore proſequor:
Corde laudo vos, & ore,
Voce, mente comprecor,
Vos faventi verba vultu
Comprecantem cernite,
Proque veſtro vota cultu
Ne clientum ſpernite.
Veſtra, nobis impetrate,
Noſſe vos veſtigia:
Veſtra (: Numen invocate:)
Nos videre lumina.
O nitenti quando ſole
Illa lux ſe proferet,
Corporiſque quando mole
Illa ſors nos eximet!

Oratio Eccleſiæ ad S. Ignatium.

Deus, qui ad majorem tui Nominis gloriam propagandam novo per beatum Ignatium ſubſidio militantem Eccleſiam roborâſti: concede, ut ejus auxilio &








& imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in cælis. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.


Oratio Ecclesiæ Ad S. Franciscum Xaverium.

DEus, qui Indiarum gentes, beati Francisci prædicatione & miraculis, Ecclesiæ tuæ aggregare voluisti: concede propitius, ut cujus gloriosa merita veneramur, virtutum quoque imitemur exempla. Per Dominum nostrũ Jesum Christum Filium tuum, qui tecũ vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amẽ

Oratio ad B. Aloysium, pro dono castitatis.

DOmine Deus, amator castarum mentium, qui Beatum Aloysiũ in flore juventutis suæ à mundi hujus ille-







lecebris abductum, ad Societatem Filij tui Jeſu Chriſti vocâſti, ſingularemque tibi in Angelica puritate ſerviendi gratiam præſtitiſti: concede nos ejus patrocinio adjutos, veram corporis & animæ puritatem ſectari; ut eandem quoque in cælo gloriam participare mereamur. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.





Oratio ad B. Staniſlaum, pro felici morte.

DEus, qui per manus ſanctorum Angelorum tuorum B. Staniſlaũ Koſtkam ſanctiſſimo Filij Domini noſtri Jeſu Chriſti corpore refeciſti: da ut ejus exemplo ſacroſanctum hoc carnis et ſanguinis tui ſacramentum dignè ſemper ſumamus, eodemque in hora mortis noſtræ refecti, ad divini vultûs tui conſpectum unà cum ipſo læti perveniamus.

Per







Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui &c.

Oratio ad S. Franciscum Borgiam pro impetranda humilitate.

OMnipotens sempiterne Deus, qui B. Francisco Borgiæ ad contemnē-dum omnem mundi hujus fastum suiq; despicientiam singularem gratiā præstitisti: concede quæsumus, ut ejus humilitatem imitantes in terris, cum eodem exaltari mereamur in cælis. Per Dñum

Oratio ad SS. Martyres Japonenses Joannem Paulum & Jacobum pro impetranda fortitudine in adversis.

DEus, qui beatos Joannem, Paulum & Jacobum, martyrij coronâ exornâsti: concede nobis, quæsumus, ut cælestem eorum gloriam veneremur, & exemplum constantiæ in adversis imitemur. Per Dominum nostrum Jesum Christū Filium tuum, qui tecum vivit & regnat. &c.









S. Barbara









OFFICIUM

De S. Barbara Virgine & Martyre pro felici morte.

Ad Matutinum.

DIffusa est gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

Domine labia mea aperies ℟. Et os meum annunciabit laudem tuam. ℣. Deus in adjutorium meũ intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum Amen. Alleluja, vel Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.

Hymnus.

Fatalis, ô agonis
Patrona Barbara,
Cœlestibus coronis,
Gemmisque fulgida!
Me terret imminente







Mors certa spiculo,
Sed, Virgo, te favente
Sum par periculo.

Antiph. Sponsabo te mihi in sempiternum: & sponsabo te mihi in justitia & judicio, & in misericordia & in miserationibus. *Oseæ. 2. v. 19.*





℣. Ora pro nobis S. Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis sit mortis hora.

Oremus.

Intercessio, quæsumus Domine, sanctæ Virginis & martyris tuæ Barbaræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in angustijs & necessitatibus nostris imploramus, auxilium quoque in hora potissimum mortis experiamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣.







℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen

Ad Primam.


Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorū. Amen. Alleluja.

Hymnus.

Tu vincis innocenti
Candore lilia,
Per prata, quæ nitenti
Stant lacte turgida;
Da, candido nitore
Vt, virgo, fulgeam,
Castoque fac amore
Vt purus ardeam.











Antiph. Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem, nec flumina obruēt illam. *Cant. 8. v. 7.*

℣. Ora pro nobis S. Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis sit mortis hora.


Oremus.

Intercessio, quæsumus, Domine, sanctæ Virginis et martyris tuæ Barbaræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in angustijs & necessitatibus nostris imploramus, auxilium quoque in hora potissimum mortis experiamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum, Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiā Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad







Ad Tertiam.

Diffusa est gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

DEus in adjutorium meum intende ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S. Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja

Hymnus.

DUm proprio cruore
Aspersa pingeris,
Vincis rosas rubore,
Quæ stant in hortulis.
O cœlico vireto
Plantate flosculé,
Hoc orbis in vepreto
Me, quæso, respice.

Antiph. Hæc est, quæ nescivit thorum in delicto, habebit fructum in respectione animarum sanctarum. *Sap. 3. v. 13.*

℣. Ora pro nobis sancta Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis sit mortis hora.

re-







Oremus.

INtercessio, quæsumus Domine, sanctæ Virginis et martyris tuæ Barbaræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in angustijs et necessitatibus nostris imploramus, auxilium quoque in horâ potissimum mortis experiamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.





℣. Domine exaudi orationem meam.
℞. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℞. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℞. Amen.

Ad Sextam.

Diffusa est gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.


DEus in adjutorium meum intende. ℞. Domine ad adjuvandum me.





me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen Alleluja.





Hymnus.

VT axe ſunt ſereno
Nocturna ſidera:
Vt vere ſunt amœno
Jucunda flumina;
Sic, Virgo, charitatis
Es luce fulgida:
Sic, Virgo, puritatis
Es rore limpida.

Antip. O quàm pulchra eſt caſta generatio cum claritate: immortalis eſt enim memoria illius, quoniam & apud Deum nota eſt et apud homines. *Sap. 4. v. 1.*

℣. Ora pro nobis ſancta Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis ſit mortis hora.

Oremus.

INterceſſio, quæſumus Domine, ſanctæ Virginis & martyris tuæ Barbaræ









ræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in angustijs & necessitatibus nostris imploramus, auxilium quoque in hora potissimùm mortis experiamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Nonam.

Diffusa est gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S. Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.

Hy-











Hymnus.

TE ſentiunt Patronam,
Quos morbus opprimit:
Te ſublevare pronam,
Quos cura deſerit.
Angore cum ſupremo
Me morbus opprimet,
Succurre, quando nemo
Levamen adferet.


Antiph. Liberâſti me ſecundùm multitudinem miſericordiæ nominis tui de manibus quærentium animam meam, & de portis tribulationum, quæ circumdederunt me. *Eccl. 51. 1.*

℣. Ora pro nobis ſancta Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis ſit mortis hora

Oremus.

INterceſſio, quæſumus Domine, ſanctæ Virginis et martyris tuæ Barbaræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in anguſtijs & neceſſitatibus noſtris imploramus, auxilium quoque potiſſimū in







in hora mortis experiamur. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

Ad Veſperas.

Diffuſa eſt gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.


DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen. Alleluja. Hymnus.

CUm ferreo ſopore
Mors membra vinciet,

Et





Et tartarus furore
Bacchante sæviet:
Dum judicis severi
Tribunal horreo;
Tum, Virgo, me tueri
Ne differ, obsecro.

Antiph. Media nocte clamor factus est Ecce sponsus venit, exite obviam ei. Matt. 25.


℣. Ora pro nobis sancta Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis sit mortis hora.

Oremus.

INtercessio, quæsumus Domine, sanctæ Virginis & martyris tuæ Barbaræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in angustijs et necessitatibus nostris imploramus auxilium quoque potissimùm in hora mortis experiamur. Per Dominum nostrũ Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣.










℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiã Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Completorium.

Diffusa est gratia in labijs tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

Converte nos Deus salutaris noster
℟. Et averte iram tuam à nobis.
℣. Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum, Amen. Alleluja.

Hymnus.

Amabo te, sonabo,
Dum vita manserit,
Magisque prædicabo,
Cum vita cesserit:
Interque lilieta
Cum me receperis,
Queis gaudijs repleta

O





O Virgo! pasceris.

Ant. Jam hyems transijt, imber abijt & recessit... surge amica mea, speciosa mea & veni. *Cant. 2. v. 11.*





℣. Ora pro nobis sancta Virgo & martyr Barbara. ℟. Ut felix nobis sit mortis hora.

Oremus.

INtercessio, quæsumus Domine, sanctæ Virginis & martyris tuæ Barbaræ nos adjuvet: ut qui ejus patrocinium in angustijs & necessitatibus nostris imploramus, auxilium quoque potissimùm in hora mortis experiamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.







℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.


Oblatio.

Admitte nostra vota,
O sancta Barbara,
Profecta mente totâ
Patrona maxima,
Exopto te videre,
Dum cesso vivere,
Tunc, oro, me tuêre,
Cœloque suscipe.

Septem Petitiones per S. Barbaræ patrocinium.

1. *Ad contemnendas mundi vanitates.*


O Gratiosa Virgo S. Barbara, quæ in primæ ætatis tuæ flore, spretis omnibus mundi delicijs & vanitatibus, te totam virtutis studio tradidisti: ora pro me, ut & ego animum à noxijs hujus mundi studijs avocem, Christique servitio me totum impendam. Amen. *Pater nost.*





2





2. *Ad donum caſtitatis impetrandum.*



O Dilecta Chriſti ſponſa, S. Barbara quæ virginalem caſtitatem Jeſu Chriſto in ſempiternum obſequium obtuliſti: ora pro me, ut & ego eidem Domino meo Jeſu Chriſto caſto ſemper corpore, & mundo corde placere ſtudeam. Amen.

Pater noſter. &c.

3. *Ad cognitionem Dei impetrandam.*



O Virgo ſapiens & prudens, S. Barbara, quæ ſingularem Sanctiſſimæ Trinitatis cognitionem à Deo es adepta, eandemquè infidelibus communicâſti: ora pro me, ut & ego pariter in eâdem Dei cognitione ad ipſius gloriam, meamquè ſalutem magis indies proficiam. Amen.

Pater noſter. &c.

4. *Ad impetrandam conſtantiam in virtutib.*



O Clara virtute martyr S. Barbara, quæ in fide, ſpe, & charitate conſtans ad mortem uſque perſtitiſti: ora pro me







me, gratiamque constantiæ in tam salutarium virtutum exercitio impetra; donec me Deus ex instabili hujus vitæ cursu in regnum suum transferat. Amen. *Pat. nost.*

5. Ad impetrandam opem in morbis.



O Electa Christi famula S. Barbara, cujus lethalia vulnera Jesus in carcere attactu manuum suarum curavit: ora pro me: ut & idem salvator meus Jesus me in infirmitatibus meis invisere, omniaque tam corporis quam animæ vulnera curare dignetur. Amen. *Pater nost.*



6. Ad impetrandam fortitudinem in adversis.

O Ecclesiæ heroina S. Barbara, quæ virili fortitudine probra cruciatus & tormenta omnia amore Christi subijsti: ora pro me, ut & ego omnes hujus vitæ ærumnas æquo semper animo excipiam patienterque perferam. Amen. *Pater noster &c.*

7. Ad impetranda in extremis Sacramenta.

O Singulare morientium solatium, S. Bar-





Barbara, cui præ reliquis sanctis hæc à Deo gratia miseris in agone subveniendi concessa est: ora pro me; ut non nisi omnibus Ecclesiæ Sacramentis ritè munitus ex hac vita emigrare merear. Amen. *Pater noster. &c.*











Mater dolorosa







OFFICIVM.
De ſeptem Doloribus B.M.Virg.

Gemitus Matris tuæ ne obliviſcaris. Eccl. 7. 29.





Ad Matutinum.

1. Dolor ex Simeonis vaticinio. Lucæ 2.

Ave Maria, &c.

Domine labia mea aperies. ℟. Et os meum annunciabit laudem tuā.

℣. Deus in adjutorium meum intende

℟. Domine ad adjuvandum me feſtina

Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto.

Sicut erat in principio & nunc & ſemper & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alleluja.

vel Laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ

Hymnus.

Ave dulcis Mater Chriſti,
Quæ cor tuum gladio
Tranſfigendum audis triſti
Senis vaticinio:

Tan-







Tanti memor fac doloris,
Mihi sis præsidio,
Vt post vallem hanc mœroris,
Cœli reddar gaudio.

Ant. Cui comparabo te? vel cui assimilabo te, filia Jerusalem? cui exæquabo te, & consolabor te, Virgo filia Sion? magna est enim velut mare contritio. *Thren. 2. v 13.*

℣. Tuam ipsius animam doloris gladius pertransivit.

℟. Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. *Lucæ 2. v 35.*

Oremus.

INterveniat pro nobis, quæsumus Domine Jesu Christe, nunc & in hora mortis nostræ apud tuam clementiam B. Virgo Maria mater, cujus sacratissimā animam in hora passionis tuæ doloris gladius pertransivit. Per te Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre & Spiritu sancto vivis & regnas in sæcula sæculorum. Amen.

O







Ad Primam.

Ave Maria, &c. 2. *Fuga in Ægyptū.*

DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandū me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui S. Sicut erat in principio & nunc & semper & in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.





Hymnus.


AVe dulcis Mater Christi,
Quæ præ Regis furia
Sæviente, corde tristi,
Fugis, exul patria:
O Regina Beatorum,
Nostri spes exilij,
Fac infractus vi malorum,
Fiam consors Filij.

Antiph. Vide, Domine, quoniam tribulor; conturbatus est venter meus: subversum est cor meum in memetipsa; quoniā amaritudine plena sum: foris interficit gladius, & domi mors similis est. *Thren. 1.*

℣.







℣. Domine ante te omne deſiderium meũ
℟. Et gemitus meus à te non eſt abſconditus. **Oremus.**

INterveniat pro nobis, quæſumus Domine Jeſu Chriſte, nunc & in hora mortis noſtra apud tuam clementiam beata Virgo Maria mater tua, cujus ſacratiſſimam animam in hora paſſionis tuæ doloris gladius pertranſivit. Per te Jeſu Chriſte Salvator mundi, qui cum Patre & Spiritu ſancto vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

Ad Tertiam.

3. *Dolor, ex amiſso duodenni Filio.*

Ave Maria, &c.

DEus in adjutorium meum intende ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen Alleluja.

Hymnus.

A









AVe dulcis Mater Christi,
Natum lugens inclytum:
O quàm tristis quæsivisti
Triduò jam perditum!
Hujus memor ô doloris,
Christum fac inveniam,
Et inventum per amoris
Nexum semper teneam.

Ant. Plorans ploravit in nocte, & lachrymæ ejus in maxillis ejus: non est, qui consoletur eam ex omnibus charis ejus. *Thren. 1. v. 2.*

℣. Posuit me desolatam,
℟. Totâ die mœrore confectam.

Oremus.

INterveniat pro nobis, quæsumus, Domine Jesu Christe, nunc & in hora mortis nostræ apud tuam clementiam B. Virgo Maria mater tua, cujus sacratissimam animam in hora passionis tuæ doloris gladius pertransivit. Per te Je-







Jeſu Chriſte Salvator mundi, qui cum Pa-
tre & Spiritu ſancto vivis & regnas in ſæcu-
la ſæculorum. Amen.

Ad Sextam.

*4. Dolor, ex Captivitate, flagellatione, coro-
-natione & bajulatione crucis Chriſti.*

Ave Maria, &c.





DEus in adjutorium meum inten-
de. ℞. Domine ad adjuvandū me
feſtina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui S.
Sicut erat in principio, & nunc & ſem-
per: & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alle-
luja.

Hymnus.

AVe dulcis Mater Chriſti,
Quæ dilectum Filium
Capi, cædi, flens vidiſti,
Manibus crudelium:
O per pœnas patientis,
Nobis ſit impunitas:
Per amorem condolentis,
Matris creſcat charitas.

An-







Ant. Vide Domine, afflictionē meam, quoniam erectus est inimicus. Manū suam misit hostis ad omnia desiderabilia mea. *Thren. 1.*

℣. Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lachrymarum.

℟. Et plorabo die ac nocte.

Oremus.

INterveniat pro nobis, quæsumus Domine Jesu Christe, nunc & in hora mortis nostræ apud tuam clementiam B. Virgo Maria mater tua, cujus sacratissimam animam in hora passionis tuæ doloris gladius pertransivit. Per te Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre & Spiritu sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.

Ad Nonam.

9. Dolor, ex Crucifixione.

Ave Maria, &c.

DEus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandū me fe-







feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alleluja.

Hymnus.

AVe dulcis Mater Chriſti
Quæ ſub crucis arbore
Gemens, Natum morte triſti
Vides, heu! ſuccumbere.
O per enſem hunc doloris,
Qui tunc ſcidit animam,
Fac me firmet vis amoris
Mortis ad victoriam.

Antip. O vos omnes, qui tranſitis per viam, attendite & videte, ſi eſt dolor ſicut dolor meus. *Thren. 1. v. 12.*

℣. Plauſerunt ſuper te manibus omnes tranſeuntes per viam.

℟. Sibilaverunt & moverunt caput ſuũ ſuper filiam Jeruſalem.

Oremus.

INterveniat pro nobis, quæſumus Domine Jeſu Chriſte, nunc & in horâ mor-









mortis noſtræ apud tuam clementiam B. Virgo Maria mater tua, cujus ſacratiſſimam animam in hora paſſionis tuæ doloris gladius pertranſivit. Per te Jeſu Chriſte Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu ſancto vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.





Ad Veſperas.

6. Dolor, ex corporis è cruce ſublatione.

Ave Maria, &c.

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen. Alleluja.

Hymnus.

Ave dulcis Mater Chriſti,
Quæ de cruce mortuum
Vlnis natum ſuſcepiſti,
Madens undâ fletuum:

Eja







Eja præstet vis doloris
Mater plena gratiæ,
Vt supremis server horis
Gremio clementiæ.

Antiph. Ne vocetis me Noëmi, id est pulchram, sed vocate me Mara, id est amaram quia amaritudine valde me replevit omnipotens. *Ruth 1. v. 20.*

℣. Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi. ℟. Inter ubera mea commorabitur.

Oremus.

INterveniat pro nobis, quæsumus Domine, Jesu Christe, nunc & in hora mortis nostræ apud tuam clementiam B. Virgo Maria mater tua, cujus sacratissimam animam in hora passionis tuæ doloris gladius pertransivit. Per te Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre & Spiritu sancto vivis & regnas in sæcula sæculorum. Amen.

Ad Completorium.









7. Dolor, ex Sepultura.

Ave Maria, &c.

Converte nos Deus salutaris noster.
℟. Et averte iram tuam à nobis.
℣. Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me festina
Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio & nunc & semper: & in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.

Hymnus.

Ave dulcis Mater Christi,
Quæ sepulchro conditum
Plangis Natum, heu quàm tristi
Mente volvens obitum!
In virtute tot dolorum,
Quos tulisti fortiter,
Omnem contra vim malorum,
Stare nos viriliter:
Demum sorte beatorum
Fac gaudere jugiter.

An-







Antiph. Idcirco ego plorans, & oculus meus educens aquas: quia longè factus est à me consolator, convertens animam meam. *Thren. 1.*

℣. Defecerunt præ lacrymis oculi mei

℟. Conturbata sunt viscera mea.

Oremus.

INterveniat pro nobis, quæsumus Domine Jesu Christe, nunc & in hora mortis nostræ apud tuam clementiam B. Virgo Maria mater tua, cujus sacratissimam animam in hora passionis tuæ, doloris gladius pertransivit. Per te Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre & Spiritu sancto vivis & regnas in sæcula sæculorum. Amen.



Commendatio.

HAs Horas canonicas cum devotione
Tibi Virgo recolo pia ratione,
Vt materni pectoris ex compassione
Mihi sis auxilio mortis in agone.








LITANIÆ
De septem Doloribus B.M.V.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miserer.
Spiritus sancte Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere.



Mater dolorosa,
Qui in diversorio non fuit locus,
Quæ in stabulum divertere coacta es,
Quæ primogenitum tuum in præsepio collocâsti,
Quæ circumcisionem Filij commiserata aspexisti,
Quæ Filium tuum in signum, cui contradicetur, esse positum, audivisti
Quæ tuam animam gladio transfodien-

Ora pro nobis.










endam audivisti,
Quæ cum Filio in Ægyptum fugere debuisti,
Quæ cæde innocentum doluisti,
Quæ duodennem Filium in templo amissum, triduò dolens quæsivisti,
Quæ constans judæorum in Filium tuum odium sensisti,
Quæ in die ultimæ cænæ Filio Hierosolymam ad passionem eunti tristissimum Vale dixisti,
Quæ Filium à Juda proditum, & captivum abductum cognovisti,
Quæ Filium tanquam facinorosum Principibus sacerdotum traditum vidisti,
Quæ Filium falsò accusatum audivisti
Quæ benedictam Filij tui faciem terribili alapâ cæsam intellexisti,
Quæ Filium à judæis & lictoribus crudelissimè tractatum audivisti,

Ora pro nobis.

Quæ







Quæ Filium Barrabæ postponi audi-
visti,
Quæ Filium flagellis cæsum & spinis
coronatum conspexisti,
Quæ iniquissimam in filium senten-
tiam pronunciari audivisti,
Quæ Filio crucis pondere onusto ob-
viam ivisti,
Quæ benedictas Filij manus et pe-
des horrendis clavis transfigi au-
divisti,
Quæ suprema Filij tui verba in cruce
excepisti,
Quæ Filio in agone adstitisti,
Quæ exanime Filij corpus de cruce
depositum materno gremio exce-
pisti,
Quæ à sepulto Filij corpore tota tristis
& desolata domum redijsti,
O Regina martyrum,
O Speculum afflictorum,
O Solatium infirmorum,

Ora pro nobis


O











O Fortitudo pusillanimium, Ora pro no.
O Refugium peccatorum, Ora pro nob.
Per amarissimam passionem & mortem Filij tui,
Per acerbissimos dolores cordis tui,
Per summam tristitiam & desolationē tuam,
Per maximas angustias tuas,
Per gemitus & lacrymas tuas,
Per maternam compassionem tuam,
Per potentissimum patrociniū tuū,
Ab immoderatâ tristitiâ,
A pusillanimitate,
Ab omni occasione & periculo peccati
Ab insidijs diaboli,
A duritie cordis,
Ab impœnitentia,
A subitanea & improvisa morte,
Ab æterna damnatione,

Libera nos, ô Regina martyrum.

Peccatores, Te rogamus, audi nos.
Vt nos in vera fide, spe & charitate patrocinio tuo conservare digneris, Te r.

Vt









Vt nobis à Filio tuo perfectum de peccatis dolorem et pœnitentiam impetrare digneris,

Vt invocantibus te consolationem & opem ferre digneris,

Vt in agone mortis nobis succurrere digneris,

Vt beatum nobis vitæ exitum impetrare digneris,

Te rogamus, audi nos.

Mater Dei,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Parce nobis Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Exaudi nos Domine,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.


Christe audi nos. Christe exaudi nos.

Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eleis.

Pater noster, &c. Ave Maria, &c.

℣. In omni tribulatione & angustia nostra. ℟. Succurre nobis beatissima Virgo Maria.

Ore-









Oremus.

Interveniat pro nobis, quæsumus Domine Jesu Christe, nunc & in hora mortis nostræ, apud tuam clementiam beata Virgo Maria mater tua, cujus sacratissimam animam in hora passionis tuæ doloris gladius pertransivit. Per te Jesu Christe Salvator mundi, qui cum Patre & Spiritu sancto vivis & regnas in sæcula sæculorum. Amen.

Planctus B. Mariæ V.

Stabat Mater dolorosa,
Iuxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius:
Cujus animam gementem,
Contristantem & dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis & afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.
Quæ mœrebat & dolebat,

Et







Deus in adjutorium meum intende.
℟. Domine ad adjuvandum me feſtina. Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto. Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum. Amen.
Alleluja.






Hymnus.

Dum in Bethlem profecturus
Pergeres cum Virgine,
Deus nobis par futurus,
Natus eſt in tempore,
Quem in fœno collocatum
Coluiſti gnaviter:
Nunc in cœlo elevatum
Ora pro me jugiter.

Antiph. Aſcendit Joſeph à Gallilæa de Nazareth in Judæam in civitatem David quæ vocatur Bethlehem, cum Maria deſponſata ſibi uxore prægnante. *Luc. 2. 4.*
℣. Ora pro nobis beatiſſime Joſeph.
℟. Ut digni efficiamur promiſſionib⁹ Chriſti.

O-







Oremus.

Sanctissimæ Genitricis tuæ Sponsi, quæsumus Domine, meritis adjuvemur; ut, quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui vivis & regnas Deus in sæcula sæculorum. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiã Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

Ad Sextam.

Salve Patriarcharum decus, & Ecclesiæ sanctæ Dei œconome, cui panem vitæ & frumentum electorum conservâsti.

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc

&









Sed inventus & retentus
Auxit ille gaudium.
Jesum, lumen oculorum,
Fac me nunquam perdere:
Semper puritate morum
Menti adsit integræ.

Antiph. Fili quid fecisti nobis sic? ecce Pater tuus & ego dolentes quærebamus te. *Luc. 2.*

℣. Ora pro nobis beatissime Joseph
℟. Ut digni efficiamur promissionib⁹ Christi.

Oremus.


Sanctissimæ Genitricis tuæ Sponsi, quæsumus Domine, meritis adjuvemur; ut, quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui vivis & regnas Deus in sæcula sæculorum. Amen.


℣. Domine exaudi orationem meam
℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣.









℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen

Ad Completorium.

Salve Patriarcharum decus, & Ecclesiæ sanctæ Dei œconome, cui panem vitæ, & frumentum electorum conservâsti.

℣. Converte nos Deus salutaris noster. ℟. Et averte iram tuam à nobis.

Deus in adjutorium meum intende. ℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper: & in sæcula sæculorū Amen. Alleluja.


Hymnus.


Inter Jesu & Mariæ
Manus integerrimas,
Spiritum emittis piè

Hinc










Hinc ad ſedes ſuperas.
Eja Jeſu & Mariæ
Te conjunge tertium,
Quando me ſupremâ die
Mors citabit anxium.

Antiph. In pace in idipſum dormiam & requieſcam, quoniam tu Domine ſingulariter in ſpe conſtituiſti me. *Pſalm. 4. 9.*

℣. Ora pro nobis beatiſſime Joſeph.

℟. Ut digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.




Oremus.

Sanctiſſimæ Genitricis tuæ Sponſi quæſumus Domine meritis adjuvemur; ut, quod poſſibilitas noſtra non obtinet, ejus nobis interceſſione donetur. Qui vivis & regnas Deus in ſæcula ſæculorum. Amen.

Verſ. Domine exaudi orationem meam.
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.
Verſ. Benedicamus Domino.

℟.







Resp. Deo gratias.
Vers. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen

Commendatio.

Cliens tibi dedicatus
Solvit hoc officium:
Cujus votis tu vocatus
Redde beneficium;
t post hujus vitæ metam,
Tuo patrocinio,
Tecum vivam vitam lætam
Cæli in palatio. Amen.

LITANIÆ DE S. IOSEPH.

Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miserer.
Spiritus sancte Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere.

S.











S. Maria ſponſa Joſeph,
S. Joſeph ſponſe Mariæ,
Tutor & nutritie Jeſu,
Vir ſecundum cor Dei,
Fidelis ſervus & prudens,
Cuſtos virginitatis Mariæ,
Comes & ſolatium Mariæ,
In virginitate mundiſſime,
In humilitate profundiſſime,
In charitate ardentiſſime,
In contemplatione altiſſime,
Qui vir juſtus ipſius Spiritûs ſancti teſtimonio comprobatus es,
Qui in divinis myſterijs præ omnibus illuminatus fuiſti,
Qui de ſacro incarnati Verbi myſterio cœlitus edoctus es,
Qui cum Maria deſponſata tibi conjuge prægnante in Bethlehem profectus es,
Qui non inveniens locum in diverſo-

Ora pro nobis.

rio







rio ad stabulum divertisti,
Qui Christo nascenti, positoque in ꝑ
præsepio adesse meruisti,
Qui Jesu sanguinem in circumcisio-
ne excepisti,
Qui puerum Jesum in templo cum
Maria matre Domino præsentâsti
Qui Angeli monitu accepto puero &
matre ejus in Ægyptum fugisti,
Qui defuncto Herode cum puero &
matre ejus in terram Isráël redijsti
Qui amissum in Jerusalem Filium tri-
duò cum Maria matre ejus dolens
quæsivisti,
Qui post triduum sedentem illum in-
ter doctores gaudens invenisti,
Qui Dominum dominantium tibi in
terris subditum habuisti,
Cuius laus est in Evangelio: Vir Mari-
æ, de qua natus est Jesus,
Advocate noster, Audi nos S. Joseph.

Ora pro nobis.

Pa-









Patrone noster, Exaudi nos S. Joseph.
In omnibus necessitatibus nostris,
In omnibus angustiis nostris,
In hora mortis nostræ,
Per castissimam desponsationem tuam,
Per paternam curam & fidem tuā,
Per labores & sudores tuos,
Per omnes virtutes tuas,
Per summum honorem & sempiternam beatitudinem tuam,
Per fidelem intercessionem tuam,
lientes tui, Te rogamus audi nos.
Vt à Jesu peccatorum nostrorum veniam nobis impetrare digneris
Vt Jesu & Mariæ fideliter nos commendare digneris,
Vt omnibus in virginali & conjugali statu viventibus convenientem castitatem impetrare digneris,
Vt omnibus congregationibus perfectum

Adjuva nos S. Joseph.

Te rogamus, audi nos.







ctum amorem & concordiam impetrare digneris,

Vt præſidibus ac Prælatis omnibus in ſubditorum ſuorum gubernatione adeſſe digneris,



Vt patribus-familias in Christianâ liberorum educatione opitulari digneris,

Vt omnes de tuo patrocinio confidentes protegere digneris,



Vt congregationibus tuo nomine & patrocinio inſtitutis, paterno affectu ſemper ſubvenire digneris,

Vt cum Jeſu & Maria in extremo vitæ articulo nos inviſere & præſto eſſe digneris,

Vt omnibus fidelibus defunctis interceſſionis tuæ ſuffragio ſuccurrere digneris,


O caſte Mariæ Sponſe,

O fidelis Jeſu nutritie,

Te rogamus, audi nos.

S.




S. Joseph, Te rogamus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Domine.
Jesu Christe audi nos,
Jesu Christe exaudi nos,
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie el.
Pater noster &c.
℣. Ora pro nobis beatissime Joseph.
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui S. Josephum in sponsũ Mariæ semper Virginis, & Filij tui dilecti Domini nostri Jesu Christi tutorẽ et nutritium elegisti: te supplices exoramus; animæ & corporis puritatem ejus nobis patrocinio concede propitius; ut puri ab omni macula & veste nuptiali or-





ornati, ad cæli nuptias admittamur. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.





Exercitium ſingularis devotionis erga S. Ioſephum

Conſiſtens in quinque Orationibus.


Oratio prima.

Quâ S. JOSEPH in patronum eligitur.

O S. Joſeph, Redemptoris mei Chriſti Jeſu fidelis œconome ac Nutritie, caſtiſſime Virginis Deiparæ Sponſe; ego N.N. te hodie in patronum & advocatum meum ſingularem eligo, firmiterq; propono, me nunquam te derelicturum, nec permiſſurum, ut à quoquam ex meis ſubditis aliquid contra tuum honorē agatur. A te igitur peto ſuppliciter, ut me in clientem perpetuum ſuſcipere, in rebus dubijs inſtruere, in adverſis ſolari in horâ denique mortis meæ defendere

ac







ac protegere digneris. Amen.

Oratio secunda

Ad impetrandam D. Josephi intercessione, gratiam piè communicandi.

O Beatissime Joseph, quanta tibi à Deo gratia concessa est, quod Unigenitum ejus filium in carne: quem tot Reges videre frustra optârunt: non tantùm videris, sed & brachiis paterno affectu amplexus fueris? utinam ego hoc tuo exemplo inflammatus & patrocinio adjutus, Dominum ac Redemptorem meum Christum Jesum simili amoris ac reverentiæ affectu complectar in sanctissimo altaris sacramento, quò merear eundem posthac æternum complecti in cælis!!!

Oratio tertia.

Ut S. Josephum in via vitæ hujus ducem & comitem impetremus.

O S. Joseph, qui tanquam Pater & manuductor Christum Jesum in pu-







pueritia & juventute per omnes peregrinationis humanæ vias fidelissimè deduxisti: & mihi obsecro in vitæ meæ peregrinatione tanquam comes & ductor assiste, nec unquam permitte me à via mandatorū Dei declinare: sis in adversis præsidio, in ærumnis solatio; donec tandem ad terrā viventium perveniam, ubi tecum & sanctissimâ Sponsâ tuâ Mariâ omnibusquè Sanctis æternùm in Deo Jesu meo exultem. Amen.





Oratio quarta.

Ad quælibet D. Josephi intercessione impetranda.

O S. Joseph, cui Jesus hic in terris se subjecit, promptèque obedivit, quē singulari semper honore & amore prosecutus est, quomodo idem in cælis, ubi tua nunc remunerantur merita, quicquam tibi denegabit? ora pro me, ô S. Joseph, gratiamquè impetra, inprimis, ut peccata







ta omnia serio detester & fugiam, præsertim ista... vitam in melius emendem, constanterquè me in virtutum studio impendam, præsertim istarum... ab his.. tentationibus, & peccandi occasionibus, quibus anima mea in periculum damnationis induci possit, & ab afflictione hac & miseria... nisi divinæ id voluntati meæque saluti adversetur, liberer In his tamen & aliis omnibus totum me divino arbitrio & dispositioni tuæquè paternæ fidei, ô S. Joseph, subjicio & committo. Amen.

Oratio quinta.

Pro felici morte impetranda.

O S. Joseph, qui in suavissimo Jesu clientis tui, & dulcissimæ sponsæ tuæ Mariæ complexu, ex hac vita emigrâsti; succurre mihi ô S. Pater, cum Jesu & Maria, tunc potissimùm, quando mors vitæ meæ finem imponet; illudquè, quod unicè peto, solatium mihi impetra, ut in iisdem






dem ſanctiſſimis Jeſu & Mariæ brachijs
exſpirem. In manus veſtras vivens & mo-
riens commendo ſpiritum meum, JESUS,
MARIA, JOSEPH.











OFFICIUM

DEFUNCTORUM,

Dicitur integrum cum Invitatorio & tribus Nocturnis, & Antiphonæ duplicantur tam ad Vesperas quàm ad Matutinū in die omnium fidelium Defunctorum, in die depositionis alicuius Defuncti, cum una tantùm oratione, ut infra. In die verò omnium fidelium Defunctorum ad Vesperas omittitur Psalm. Lauda anima mea. & ad Laudes, De profundis. reliquo anni tempore dicitur officiū ut est notatum.






AD VESPERAS,

Absolute incipitur ab Antiphona: Placebo Domino. Psalmus 114.

DIlexi, quoniam exaudiet Dominus: vocem orationis meæ. Quia inclinavit aurem suam mi-





mihi: & in diebus meis invocabo.
Circumdederunt me dolores mortis: & pericula inferni invenerunt me.
Tribulationem & dolorem invéni: & nomen Domini invocavi.
O Domine libera animam meam: miſericors Dominus & iuſtus, & Deus noſter miſeretur.
Cuſtodiens parvulos Dominus: humiliatus ſum & liberavit me.
Convertere anima mea in requiem tuam quia Dominus benefecit tibi.
Quia eripuit animam de morte: oculos meos à lacrymis, pedes meos à lapſu.
Placebo Domino: in regione vivorum.


In fine omnium Pſalmorum dicitur,

Requiem æternam dona eis Domine:
Et lux perpetua luceat eis.
Antiph. Placebo Domino in regione vivorũ
An. Hei mihi Domine.

Pſalmus 119.

AD Dominum cum tribularer clamavi: & exaudivit me.

Do-





Domine libera animam meam à labiis iniquis: & à linguâ dolosa.

Quid detur tibi aut quid apponatur tibi: ad linguam dolosam?

Sagittæ potentis acutæ: cum carbonibus desolatoriis.



Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est, habitavi cum habitantibus cedar: multùm incola fuit anima mea.



Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Requiem æternam.

Antiph. Hei mihi Domine, quia incolatus meus prolongatus est.

Psalmus 122.

LEvavi oculos meos in montes: unde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino: qui fecit cælum & terram.

Non







Non det in commotionem pedem tuum neque dormitet qui cuſtodit te.

Ecce non dormitabit, neque dormiet: qui cuſtodit Iſráél.

Dominus cuſtodit te, Dominus protectio tua: ſuper manum dexteram tuā.

Per diem ſol non uret te: neque luna per noctem.

Dominus cuſtodit te ab omni malo: cuſtodiat animam tuam Dominus.

Dominus cuſtodiat introitum tuum & exitum tuum: ex hoc nunc & uſque in ſæculum.

Requiem æternam.

Antiph. Dominus cuſtodit te ab omni malo: cuſtodiat animam tuam Dominꝰ.

Aña. Si iniquitates.

Pſalmus 129.

De profundis clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem meā.

Fiant aures tuæ intendentes: in vocem de-







deprecationis meæ.

Si iniquitates obſervaveris Domine: Domine quis ſuſtinebit?

Quia apud te propitiatio eſt: & propter legem tuam ſuſtinui te Domine.

Suſtinuit anima mea in verbo ejus: ſperavit anima mea in Domino.

A cuſtodia matutina uſque ad noctem ſperet Iſraël in Domino.

Quia apud Dominum miſericordia: & copioſa apud eum redemptio.

Et ipſe redimet Iſraël ex omnibus iniquitatibus eius.

Requiem æternam.

Antiph. Si iniquitates obſervaveris, Domine, Domine quis ſuſtinebit?

Antiph. Opera.

Pſalmus 137.

Confitebor tibi Domine in toto corde meo: quoniam audiſti verba oris mei.

In











In conspectu Angelorum psallam tibi: adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo.

Super misericordia tua, & veritate tua: quoniam magnificâsti super omne, nomen sanctum tuum.

In quacunque die invocavero, exaudi me: multiplicabis in anima mea virtutẽ.

Confiteantur tibi Domine omnes reges terræ: quia audierunt omnia verba oris tui.

Et cantent in viis Domini: quoniam magna est gloria Domini.

Quoniam excelsus Dominus, & humilia respicit: & alta à longè cognoscit.

Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me: & super iram inimicorũ meorum extendisti manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.

Dominus retribuet pro me: Domine misericordia tua in sæculum, opera ma-

nu-







nuum tuarum ne despicias.
Requiem æternam dona eis Domine: & lux perpetua luceat eis.
Antiph. Opera manuum tuarum Domine ne despicias.
℣. Audivi vocem de cœlo dicentem mihi.
℟. Beati mortui, qui in Domino moriuntur.
Antiph. Omne.





Canticum B. Mariæ Virginis.

Lucæ 1.

MAgnificat: anima mea Dominũ
Et exultavit spiritus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi Dominus magna, qui potens est: & sanctum nomen ejus.
Et misericordia eius à progenie in progenies: timentibus eum.

Fe-







Fecit potentiam in brachio ſuo: diſperſit ſuperbos mente cordis ſui.

Depoſuit potentes de ſede: & exaltavit humiles.

Eſurientes implevit bonis: & divites dimiſit inanes.

Suſcepit Iſraël puerum ſuum: recordatus miſericordiæ ſuæ.

Sicut locutus eſt ad patres noſtros: Abraham & ſemini eius in ſæcula.

Requiem æternam dona eis Domine

Et lux perpetua luceat eis.

Antip. Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet: & eum qui venit ad me, non ejiciam foras.

Preces infraſcriptæ dicuntur flexis genibus.

Pater noſter. ſecretò.

Verſiculus. Et ne nos inducas in tentationem.

Reſponſorium Sed libera nos à malo.

Pſal-











Pſalmus. 145.

LAuda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea: pſallam Deo meo quamdiu fuero.

Nolite confidere in principibus: in filiis hominum, in quibus non eſt ſalus.

Exibit ſpiritus eius, et revertetur in terram ſuam: in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.

Beatus cuius Deus Jacob adjutor ejus ſpes eius in Domino Deo ipſius: qui fecit cælum & terram, mare & omnĩa quæ in eis ſunt.

Qui cuſtodit veritatem in ſæculum, facit judicium iniuriam patientibus: dat eſcam eſurientibus.

Dominus ſolvit compeditos: Dominus illuminat cæcos.

Dominus erigit eliſos: Dominus diligit juſtos.

Dominus cuſtodit advenas, pupillū

&







& viduam ſuſcipiet: & vias peccatorum
diſperdet.
Regnabit Dominus in ſæcula, Deus tuus
Sion: in generationem & generationem.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Verſ. A porta inferi
Reſp. Erue Domine animas eorum.
Verſ. Requieſcant in pace.
Reſp. Amen.
Verſ. Domine exaudi orationem meã.
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.


Oremus.

Deus, qui inter Apoſtolicos ſacer-
dotes, famulos tuos pontifica-
li ſeu ſacerdotali feciſti dignitate vi-
gere; præſta quæſumus, vt eorum quo-
que perpetuo aggregentur conſortio.

Deus, veniæ largitor et humanæ
ſalutis amator: quæſumus cle-
mentiam tuam, ut noſtræ congregatio-
nis











nis fratres, propinquos & benefactores, qui ex hoc ſæculo tranſierunt, beata Maria ſemper Virgine intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis conſortium pervenire concedas.

FIdelium Deus omnium conditor & redemptor, animabus famulorum famularumqùe tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum: vt indulgentiam, quam ſemper optaverunt, piis ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.

Verſ. Requiem æternam dona eis Domine. Reſp. Et lux perpetua luceat eis.

Verſ. Requieſcant in pace. Reſp. Amen.

In die Commemorationis omnium fidelium Defunctorum, dicitur Oratio.

FIdelium Deus omnium. & in fine Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia







nia sæcula sæculorum. Resp Amen.
℣. Requiem æternam dona eis, &c.

In die obitûs Defuncti vel Defunctæ.
Oratio.

Absolve, quæsumus Domine, animam famuli tui vel famulæ tuæ N. vt defunctus vel defuncta sæculo, tibi vivat: & quæ per fragilitatem carnis humana conversatione commisit, tu veniа misericordissimæ pietatis absterge. Per Dominum nostrum Jesum Christū.

In anniversario die. Oratio.

Deus indulgentiarum Domine: da animabus famulorum famularumque tuarum, quorum anniversarium depositionis diem commemoramus, refrigerii sedem, quietis beatitudinem, & luminis claritatem. Per Dominum nostrum.


Si pro uno tantùm fit anniversarium dicatur in singulari numero.

Pro









Pro defuncto Episcopo. Oratio.

DEus, qui inter Apostolicos sacerdotes, famulum tuum pontificali fecisti dignitate vigere; præsta quæsumus, ut eorum quoque perpetuo aggregetur consortio. Per Dominum.

Pro defuncto sacerdote dicitur eadem oratio: sed ubi dicitur pontificali, dicatur sacerdotali.

Pro patre defuncto, Oratio.


DEus, qui nos patrem & matrem honorare præcepisti: miserere clementer animæ patris mei, eiusque peccata dimitte: meque eum in æternæ claritatis gaudio fac videre. Per Dominum.

Pro matre defuncta dicitur eadem oratio: sed ubi dicitur patris mei dicatur matris meæ; & loco meque eum dicatur meque eam.


Pro patre & matre. Oratio.

DEus, qui nos patrem et matrem hono-









norare præcepisti: miserere clementer animabus patris ac matris meæ, eorumq; peccata dimitte: meque eos in æternæ claritatis gaudio fac videre. Per Dominū.

Pro pluribus parentibus dicitur eadem oratio: sed ubi dicitur patris et matris meæ dicatur parentum nostrorum; & loco meque dicatur nosque.

Pro defunctis fratribus, propinquis & benefactoribus, Oratio.

DEus veniæ largitor, & humanæ salutis amator: quæsumus clementiam tuam, ut nostræ congregationis fratres, propinquos & benefactores qui ex hoc sæculo transierunt, beatâ Maria semper virgine intercedente, cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Dominum nostrum.

Pro uno defuncto, Oratio.

Inclina Domine aurem tuam ad pre-









preces noſtras, quibus miſericordiam tuam ſupplices deprecamur: vt animam famuli tui, quam de hoc ſæculo migrare iuſſiſti, in pacis ac lucis regione conſtituas, & Sanctorum tuorum iubeas eſſe conſortem. Per Dominum noſtrũ.

Pro una defuncta, Oratio.

Quæſumus Domine, pro tua pietate miſerere animæ famulæ tuæ: & a contagiis mortalitatis exutam, in æternæ ſalvationis partem reſtitue. Per Dominum noſtrum.

Pro defunctis generalis oratio.

Fidelium Deus omnium conditor, & redemptor, animabus famulorũ famularumque tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam ſemper optaverunt, piis ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum.
Reſp. Amen.










AD MATVTINVM






Dicitur ſequens Invitatorium tantū in die Commemorationis omnium fidelium Defunctorum, & in die depoſitionis Defuncti; quibus diebus dicuntur tres infraſcripti Nocturni. Aliis verò temporibus dicitur tantū unum Nocturnum cum ſuis Laudibꝰ, hoc ordine: Feriâ ſecundâ & quintâ, primum Nocturnum: feriâ tertiâ & ſextâ, ſecundum Nocturnum: feriâ quartâ & Sabbatho, tertium Nocturnum.

Invitatorium. Regem cui omnia vivunt, venite adoremus. Et repetitur, Regem cui omnia vivunt, venite adoremꝰ.

Pſalmus 94.

VEnite, exultemus Domino, iubilemus Deo ſalutari noſtro: præoccupemus faciem eius in confeſſione, & in pſal-









pſalmis iubilemus ei. Regem, cui om-
nia vivunt, Venite adoremus.
Quoniam Deus magnus Dominus &
Rex magnus ſuper omnes deos: quoniã
non repellet Dominus plebem ſuam, qui-
a in manu eius ſunt omnes fines terræ
& altitudines montium ipſe conſpicit.
Venite adoremus.
Quoniam ipſius eſt mare, & ipſe fecit
illud, & aridam fundaverunt manus
eius: venite adoremus, & procidamus
ante Deum: ploremus coram Domino,
qui fecit nos, quia ipſe eſt Dominus De-
us noſter: nos autem populus eius, &
oves paſcuæ eius.
Regem cui omnia vivunt, venite adore-
mus.
Hodie ſi vocem eius audieritis, nolite
obdurare corda veſtra, ſicut in exacerba-
tione ſecundum diem tentationis in de-
ſerto: ubi tentaverunt me patres veſtri,
pro-







probaverunt & viderunt opera mea.

Venite adoremus.

Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi, semper hi errant corde: ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus iuravi in ira mea, si introibunt in requiem meam.

Regem cui omnia vivunt, Venite adoremus.

Requiem æternam dona eis Domine: & lux perpetua luceat eis.

Venite adoremus. Regem cui omnia vivunt, Venite adoremus.

IN PRIMO NOCTVRNO.

Pro feria secunda & quinta.

Aña. Dirige. Psalmus 5.

Verba mea auribus percipe Domine: intellige clamorem meum.

Intende voci orationis meæ: Rex meus, & Deus meus.

Quo-











Quoniam ad te orabo: Domine, mane exaudies vocem meam.
Manè aſtabo tibi & videbo: quoniam non Deus volens iniquitatem tu es.
Neque habitabit iuxta te malignus: neque permanebunt iniuſti ante oculos tuos.
Odiſti omnes qui operantur iniquitatem: perdes omnes, qui loquuntur mendacium.
Virum ſanguinum & doloſum abominabitur Dominus: ego autem in multitudine miſericordiæ tuæ.
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum ſanctum tuum in timore tuo.
Domine deduc me in iuſtitia tua: propter inimicos meos dirige in conſpectu tuo viam meam.
Quoniam non eſt in ore eorum veritas: cor eorum vanum eſt.
Sepulchrum patens eſt guttur eorum, lin-





linguis ſuis doloſe agebant : iudica illos Deus.



Decidant à cogitationibus ſuis ; ſecundū multitudinem impietatum eorum expelle eos : quoniam irritaverunt te Domine.

Et lætentur omnes, qui ſperant in te : in æternum exultabunt, & habitabis in eis.



Et gloriabuntur omnes recti corde, qui diligunt nomen tuum : quoniam tu benedices iuſto.

Domine ut ſcuto bonæ voluntatis tuæ : coronâſti nos.

Requiem æternam dona eis Domine : & lux perpetua luceat eis.

Antiph. Dirige Domine Deus meus in conſpectu tuo viam meam.

Antiph. Convertere.

Pſalmus 6.

Domine ne in furore tuo arguas me : neque in irâ tuâ corripies me.

Mi-







Miſerere mei Domine, quoniam infir-
mus ſum: ſana me Domine, quoniam
conturbata ſunt oſſa mea.

Et anima mea turbata eſt valde: ſed tu
Domine uſquequò?

Convertere Domine, & eripe animam
meam: ſalvum me fac propter miſeri-
cordiam tuam.

Quoniam non eſt in morte, qui memor
ſit tui: in inferno autem quis confite-
bitur tibi?

Laboravi in gemitu meo, lavabo per ſin-
gulas noctes lectum meum: lacrymis
meis ſtratum meum rigabo.

Turbatus eſt à furore oculus meus: in-
veteravi inter omnes inimicos meos.

Diſcedite à me omnes qui operamini
iniquitatem: quoniam exaudivit Domi-
nus vocem fletûs mei.

Exaudivit Dominus deprecationem me-
am: Dominus orationem meā ſuſcepit.

Eru-









Erubescant & conturbentur vehementer omnes inimici mei: convertantur & erubescant valde velociter.

Requiem æternam.

Aña. Convertere Domine, & eripe animam meam; quoniam non est in morte, qui memor sit tui.

Aña. Nequando.

Psalmus 7.


DOmine Deus meus in te speravi: salvum me fac ex omnibus persequentibus me, & libera me.

Ne quando rapiat ut leo animam meam; dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat.


Domine Deus meus si feci istud: si est iniquitas in manibus meis.

Si reddidi retribuentibus mihi mala: decidam meritò ab inimicis meis inanis

Persequatur inimicus animam meam: & comprehendat, & conculcet in terra vi-









vitam meam : & gloriam meam in pulve-
rem deducat.
Exurge Domine in ira tua : & exaltare in
finibus inimicorum meorum.
Et exurge Domine Deus meus in præ-
cepto, quod mandâſti : & ſynagoga po-
pulorum circumdabit te.





Et propter hanc in altum regredere: Do-
minus iudicat populos.
Iudica me Domine ſecundum juſtitiã
meam : & ſecundum innocentiam meã
ſuper me.
Conſumetur nequitia peccatorum, &
diriges iuſtum : ſcrutans corda & renes
Deus.
Iuſtum adiutorium meum à Domino
qui ſalvos facit rectos corde.
Deus iudex iuſtus, fortis & patiens :
nunquid iraſcitur per ſingulos dies?
Niſi converſi fueritis, gladium ſuum vi-
brabit: arcum ſuum tetendit, & paravit
illum.

Et






Et in eo paravit vasa mortis: sagittas suas ardentibus effecit.

Ecce parturijt injustitiam: concepit dolorem, & peperit iniquitatem.

Lacum aperuit, & effodit eum: & incidit in foveam, quam fecit.





Convertetur dolor eius in caput eius: & in verticem ipsius iniquitas eius descendet.

Confitebor Domino secundum iustitiam eius: et psallam nomini Domini altissimi.

Requiem æternam dona eis Domine.

Et lux perpetua luceat eis.

Antiph. Ne quando rapiat ut leo animam meam, dum non est, qui redimat neque qui salvum faciat.

Antiph. A porta inferi.

Responsoriū. Erue Domine animas eorum. Pater noster.

Lectio 1. *Jobi 7.*

ar-








PArce mihi Domine : nihil enim sunt dies mei . Quid est homo, quia magnificas eum ? aut quid apponis erga eũ cor tuum ? visitas eum diluculo, & subitò probas illum. Vsquequò non parcis mihi, nec dimittis me, vt glutiam salivam meam ? peccavi : quid faciam tibi ô custos hominum ? Quare posuisti me contrarium tibi, & factus sum mihimetipsi gravis ? Cur non tollis peccatũ meum, & quare non auffers iniquitatẽ meam ? Ecce nunc in pulvere dormiam & si mane me quæsieris, non subsistam




Resp. Credo quod Redemptor meus vivit, & in novissimo die de terra surrecturus sum : & in carne meâ videbo Deum Salvatorem meum.

Vers. Quem visurus sum ego ipse, & non alius ; & oculi mei conspecturi sunt. Et in carne mea videbo Deum Salvatorem meum.

Lec-






Lectio ij. *Iob. 10.*

TÆdet animam meam vitæ meæ: dimittam adverſum me eloquium meum. Loquar in amaritudine animæ meæ, dicam Deo: Noli me condemnare Indica mihi, cur me ita iudices? Nunquid bonum tibi videtur, ſi calumnieris me, & opprimas me opus manuū tuarum, & conſilium impiorum adiuves? Nunquid oculi carnei tibi ſunt, aut ſicut videt homo, & tu videbis? Nunquid ſicut dies hominis dies tui & anni tui ſicut humana ſunt tempora yt quæras iniquitatem meam, & peccatum meum ſcruteris? & ſcias, quia nihil impium fecerim, cum ſit nemo, qui de manu tua poſſit eruere

Reſp. Qui Lazarum reſuſcitâſti à monumento fœtidum: Tu eis Domine dona requiem, & locum indulgentiæ.


Verſ. Qui venturus es iudicare vivos & mor-











mortuos, & ſæculum per ignem. Tu eis Domine dona requiem, & locum indulgentiæ.

Lectio.iij. *Iob. 10.*

Manus tuæ Domine fecerunt me, & plaſmaverunt me totum in circuitu, & ſic repente præcipitas me? Memento quæſo, quod ſicut lutum feceris me, & in pulverem reduces me. Nonne ſicut lac mulſiſti me, & ſicut caſeum me coagulâſti? pelle et carnibus veſtiſti me, oſſibus & nervis compegiſti me. Vitam & miſericordiam tribuiſti mihi, & viſitatio tua cuſtodivit ſpiritum meum.

Reſp. Domine, quando veneris iudicare terram, ubi me abſcondam à vultu iræ tuæ: Quia peccavi nimis in vita mea.

Verſ. Commiſſa mea paveſco, & ante te erubeſco: dum veneris iudicare, noli me condemnare. Quia peccavi nimis in vita mea.







Verſ. Requiem æternam dona eis Do-
mine : & lux perpetua luceat eis. Quia
peccavi nimis in vita mea.

Poſtea ad Laudes, ut infra pag
quando dicitur unum tantū Nocturnū.





IN SECUNDO NOCTVRNO

Pro feria tertia & ſexta.

Aña. In loco paſcuæ.

DOminus regit me, & nihil mihi
déerit : in loco paſcuæ ibi me col-
locavit.

Super aquam refectionis educavit me:
animam meam convertit.


Deduxit me ſuper ſemitas iuſtitiæ :
propter nomen ſuum.

Nam & ſi ambulavero in medio vm-
bræ mortis, non timebo mala : quoni-
am tu mecum es.

Virga tua & baculus tuus: ipſa me con-
ſolata ſunt.

Para-







Parâsti in conspectu meo mensam: adversus eos, qui tribulant me.

Impinguâsti in oleo caput meum: & calix meus inebrians quàm præclarus est!

Et misericordia tua subsequetur me: omnibus diebus vitæ meæ.

Et ut inhabitem in domo Domini: in longitudinem dierum.

Requiem æternam dona eis Domine:
Et lux perpetua luceat eis.

Aña. In loco pascuæ ibi me collocavit.

Antiphon. Delicta.

AD te Domine levavi animam meam: Deus meus in te confido, non erubescam.

Neque irrideant me inimici mei: etenim vniversi, qui sustinent te, non confundentur.

Confundantur omnes iniqua agentes









tes: ſupervacuè.

Vias tuas Domine demonſtra mihi: & ſemitas tuas edoce me.

Dirige me in veritate tua, & doce me: quia tu es Deus ſalvator meus, & te ſuſtinui totâ die.

Reminiſcere miſerationum tuarū Domine: & miſericordiarum tuarū, quæ à ſæculo ſunt.


Delicta iuventutis meæ: & ignorantias meas ne memineris.

Secundùm miſericordiam tuam memento mei tu: propter bonitatem tuā Domine.

Dulcis & rectus Dominus: propter hoc legem dabit delinquentibus in via.

Diriget manſuetos in iudicio: docebit mites vias ſuas.

Vniverſæ viæ Domini miſericordia & veritas: requirentibus teſtamentum e-











eius & teſtimonia eius.
Propter nomen tuum Domine propitia-
beris peccato meo: multùm eſt enim.
Quis eſt homo, qui timet Dominum? le-
gem ſtatuit ei in via, quam elegit.
Anima eius in bonis demorabitur: & ſe-
men eius hereditabit terram.
Firmamentum eſt Dominus timentibꝰ
eum: & teſtamentum ipſius, ut manife-
ſtetur illis.
Oculi mei ſemper ad Dominum: quo-
niam ipſe evellet de laqueo pedes meos.
Reſpice in me & miſerere mei: quia u-
nicus & pauper ſum ego.
Tribulationes cordis mei multiplicatæ
ſunt: de neceſſitatibus meis erue me.
Vide humilitatem meam & laborem me-
um: & dimitte vniverſa delicta mea.
Reſpice inimicos meos, quoniam mul-
tiplicati ſunt: & odio iniquo oderunt me
Cuſtodi animam meam & erue me: non
eru-











erubeſcam quoniam ſperavi in te.
Innocentes & recti adhæſerunt mihi: quia ſuſtinui te.
Libera Deus Iſraël: ex omnibus tribulationibus ſuis.
Requiem æternam dona eis Domine:
Et lux perpetua luceat eis.
Antiph. Delicta iuventutis meæ, & ignorantias meas ne memineris, Domine
Aña. Credo videre.

Pſalmus 26.



Dominus illuminatio mea & ſalus mea: quem timebo?
Dominus protector vitæ meæ: à quo trepidabo?
Dum appropiant ſuper me nocentes: ut edant carnes meas.
Qui tribulant me inimici mei: ipſi infirmati ſunt, & ceciderunt.
Si conſiſtant adverſum me caſtra: non timebit cor meum.







Si exurgat adversum me prælium: in hoc ego sperabo.
Unam petii à Domino, hanc requiram: ut inhabitem in domū Domini omnibus diebus vitæ meæ.
Ut videam voluptatem Domini: & visitem templum eius.
Quoniam abscondit me in tabernaculo suo: in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi sui.
In petra exaltavit me: & nunc exaltavit caput meum super inimicos meos.
Circuivi & immolavi in tabernaculo ejꝰ hostiam vociferationis: cantabo & psalmum dicam Domino.
Exaudi Domine vocem meam, quâ clamavi ad te: miserere mei & exaudi me.
Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea: faciem tuam Domine requirã.
Ne avertas faciem tuam à me: ne declines in ira à servo tuo.

Ad-









Adiutor meus esto, ne derelinquas me: neque despicias me Deus salutaris meꝰ.

Quoniam pater meus & mater mea dereliquerunt me: Dominus autem assumpsit me.

Legem pone mihi Domine in via tua: & dirige me in semitam rectam propter inimicos meos.

Ne tradideris me in animas tribulantiũ me: quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, & mentita est iniquitas sibi.

Credo videre bona Domini: in terra viventium.

Exspecta Dominum, viriliter age: & confortetur cor tuum, & sustine Dominum


Requiem æternam dona eis Domine.


Et lux perpetua luceat eis.

Aña. Credo videre bona Domini in terra viventium.

℣. Collocet eos Dominus cum principibꝰ

Resp. Cum principibus populi sui.







Pater noſter.

Lectio iiij. *Iob. 13.*

REſponde mihi: quantas habeo iniquitates & peccata, ſcelera mea & delicta mea oſtende mihi. Cur faciem tuam abſcondis, & arbitraris me inimicum tibi? Contra folium, quod vento rapitur, oſtendis potentiam tuam, & ſtipulam ſiccam perſequeris. Scribis enim contra me amaritudines, & conſumere me vis peccatis adoleſcentiæ meæ. Poſuiſti in nervo pedem meum, & obſervâſti omnes ſemitas meas, & veſtigia pedum meorum cõſiderâſti. Qui quaſi putredo conſumẽdus ſum, & quaſi veſtimentum, quod comeditur à tinea.





Reſp. Memento mei Deus, quia ventus eſt vita mea, Nec aſpiciat me viſus hominis.

Verſ. De profundis clamavi ad te Domi-








mine, Domine exaudi vocem meam.
Nec aspiciat me visus hominis.

Lectio V. *Iob. 14.*

Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miserijs. Qui quasi flos egreditur, & conteritur, & fugit velut umbra, & nunquam in eodem statu permanet. Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos, & adducere eum tecum in iudicium? Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? nonne tu qui solus es? Breves dies hominis sunt numerus mensium eius apud te est: constituisti terminos eius, qui præteriri non possunt. Recede paululum ab eo, vt quiescat, donec optata veniat, sicut mercenarii dies eius.

Resp. Hei mihi Domine, quia peccavi nimis in vita mea. Quid faciam miser? ubi fugiam, nisi ad te Deus meus? Mi-









Miſerere mei, dum veneris in noviſſimo die.

Verſ. Anima mea turbata eſt valdè, ſed tu Domine ſuccurre ei. Miſerere mei, dū veneris in noviſſimo die.

Lectio vj. *Iob. 14.*

QVis mihi hoc tribuat, vt in inferno protegas me, & abſcondas me donec pertranſeat furor tuus, & conſtituas mihi tempus, in quo recordéris mei? putaſne mortuus homo rurſum vivat? Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto, donec veniat immutatio mea. Vocabis me, & ego reſpondebo tibi: operi manuum tuarum porriges dexteram. Tu quidem greſſus meos dinumeráſti: ſed parce peccatis meis.

Verſ. Ne recorderis peccata mea Domine, Dum veneris iudicare ſæculum per ignem.

Verſ-







Verſ. Requiem æternam dona eis Domine: & lux perpetua luceat eis. Dū veneris iudicare ſæculum per ignē.

Poſtea ad Laudes, ut infra pag.

IN TERTIO NOCTVRNO.

Pro feria quarta & ſabbato





Antiph. Complaceat.

EXpectans expectavi Dominū: & intendit mihi.

Et exaudivit preces meas: & eduxit me de lacu miſeriæ, & de luto fæcis.

Et ſtatuit ſupra petram pedes meos: & direxit greſſus meos.

Et immiſit in os meum canticum novum: carmen Deo noſtro.

Videbunt multi & timebunt: & ſperabunt in Domino.

Beatus vir cuius eſt nomen Domini ſpes eius: & non reſpexit in vanitates

&










& inſanias falſas.
Multa feciſti tu Domine Deus meus mirabilia tua: & cogitationibus tuis non eſt, qui ſimilis ſit tibi.
Annunciavi, & locutus ſum: multiplicati ſunt ſuper numerum.
Sacrificium & oblationem noluiſti: aures autem perfeciſti mihi.
Holocauſtum & pro peccato non poſtulaſti: tunc dixi, Ecce venio.
In capite libri ſcriptum eſt de me, vt facerem voluntatem tuam: Deus meus volui, & legem tuam in medio cordis mei.
Annunciavi iuſtitiam tuam in eccleſia magna: ecce labia mea non prohibebo, Domine tu ſciſti.
Iuſtitiam tuam non abſcondi in corde meo: veritatem tuam, & ſalutare tuum dixi.
Non abſcondi miſericordiam tuam, &

ve-






veritatem tuam: à concilio multo.
Tu autem Domine ne longè facias
miſerationes tuas à me: miſericordia
tua & veritas tua ſemper ſuſceperunt
me.





Quoniam circumdederunt me mala,
quorum non eſt numerus: comprehen-
derunt me iniquitates meæ, & non po-
tui ut viderem.
Multiplicatæ ſunt ſuper capillos ca-
pitis mei: & cor meum dereliquit
me.
Complaceat tibi Domine, ut eruas
me: Domine ad adiuvandum me re-
ſpice.
Confundantur & revereantur ſimul
qui quærunt animam meam: vt aufe-
rant eam.
Convertantur retrorſum & revere-
antur: qui volunt mihi mala.
Ferant confeſtim confuſionem ſuam
qui





qui dicunt mihi, Euge, euge.
Exultent & lætentur ſuper te omnes quærentes te: & dicant ſemper, Magnificetur Dominus, qui diligunt ſalutare tuum.
Ego autem mendicus ſum & pauper Dominus ſollicitus eſt mei.
Adiutor meus & protector meus tu es Deus meus ne tardaveris.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Antiph. Complaceat tibi Domine, vt eripias me: Domine ad adiuvandum me reſpice.
Antiph. Sana Domine.

Pſalmus 40.

Beatus qui intelligit ſuper egenũ & pauperem: in die mala liberabit eum Dominus.
Dominus conſerveteum, & vivificet eum, & beatum faciat eum in terra: & non











non tradat eum in animam inimicorum eiꝰ.
Dominus opem ferat illi ſuper lectum doloris eius: univerſum ſtratum eius verſaſti in infirmitate eius.
Ego dixi, Domine miſerere mei: ſana animam meam, quia peccavi.
Inimici mei dixerunt mala mihi: Quando morietur & peribit nomen eius?
Et ſi ingrediebatur vt videret, vana loquebatur: cor eius congregavit iniquitatem ſibi.
Egrediebatur foras: & loquebatur in idipſum.
Adverſum me ſuſurabant omnes inimici mei: adverſum me cogitabant mala mihi.
Verbum iniquum conſtituerunt adverſum me: Nunquid qui dormit, non adiiciet, vt reſurgat?
Etenim homo pacis meæ, in quo ſperavi: qui edebat panes meos, magnificavit







vit ſuper me ſupplantationem.
Tu autem Domine miſerere mei, & reſuſcita me: & retribuam eis.
In hoc cognovi, quoniam voluiſti me: quoniam non gaudebit inimicus meus ſuper me.
Me autem propter innocentiam ſuſcepiſti: & confirmâſti me in conſpectu tuo in æternum.
Benedictus Dominus Deus Iſraël à ſæculo, & uſque in ſæculum: fiat, fiat.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis
Antiph. Sana Domine animam meam quia peccavi tibi.
Antiph. Sitivit. Pſalmus 41.
Quemadmodum deſiderat cervus ad fontes aquarum: ita deſiderat anima mea ad te Deus.
Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum: quando veniam & apparebo ante









te faciem Dei ?
Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes
die ac nocte: dum dicitur mihi quoti-
die, Vbi est Deus tuus?
Hæc recordatus sum, & effudi in me
animam meam: quoniam transibo in
locum tabernaculi admirabilis, usq;
ad domum Dei.
In voce exultationis & confessionis:
sonus epulantis.
Quare tristis es anima: & quare con-
turbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confi-
tebor illi: salutare vultûs mei & Deus
meus.
Ad meipsum anima mea côturbata
est: propterea memor ero tui de terrâ
Jordanis, & Hermoniim à monte mo-
dico.
Abyssus abyssum invocat: in voce ca-
ta-









taractarum tuarum.

Omnia excelſa tua & fluctus tui: ſuper me tranſierunt.

In die mandavit Dominus miſericordiam ſuam: & nocte canticum eius.

Apud me oratio Deo vitæ meæ: dicam Deo ſuſceptor meus es.

Quare oblitus es mei? & quare contriſtatus incedo, dum affligit me inimicus?

Dum confringuntur oſſa mea: exprobraverunt mihi, qui tribulant me inimici mei.

Dum dicunt mihi per ſingulos dies, Vbi eſt Deus tuus? quare triſtis es ama mea, & quare conturbas me?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: ſalutare vultûs mei & Deus meus.

Requiem æternam dona eis Domine

Et









Et lux perpetua luceat eis.

Antiph. Sitivit anima mea ad Deũ fontem vivum: quando veniam, & apparebo ante faciem Domini?

Vers. Ne tradas bestiis animas confitentes tibi.

Resp. Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem.

Pater noster. totum secretò.

Lectio vj. *Job. 17.*

SPiritus meus attenuabitur, dies mei breviabuntur, & solum mihi superest sepulchrum. Non peccavi, & in amaritudinibus moratur oculus meus. Libera me Domine, & pone me iuxta te, & cuiusvis manus pugnet contra me. Dies mei transierunt cogitationes meæ dissipatæ sunt, torquentes cor meum. Noctem verterunt in diem, & rursum post tenebras spero lucem. Si sustinuero, infernus do-










domus mea eſt, & in tenebris ſtravi lectulum meum. Putredini dixi, Pater meus es: mater mea & ſoror mea vermib'. Vbi eſt ergo nunc præſtolatio mea, & patientia mea? Tu es Domine Deus meus.

Reſp Peccantem me quotidie, & non me pœnitentem, timor mortis conturbat me: Quia in inferno nulla eſt redemptio, miſerere mei Deus & ſalva me.

Verſ Deus in nomine tuo ſalvum me fac, & in virtute tua libera me. Quia in inferno nulla eſt redemptio, miſerere mei Deus & ſalva me.

Lectio viij. *Iob. 19.*

PElli meæ conſumptis carnibus adhæſit os meum, & derelicta ſunt tantummodo labia circa dentes meos. Miſeremini mei, miſeremini mei, ſaltem vos amici mei, quia manus Domi-







mini tetigit me. Quare perſequimini me ſicut Deus, & carnibus meis ſaturamini? Quis mihi tribuat, vt ſcribantur ſermones mei? quis mihi det, vt exarentur in libro ſtylo ferreo, & plumbi laminâ, vel celte ſculpantur in ſilice? Scio enim, quod Redemptor meus vivit, & in noviſſimo die de terra ſurrecturus ſum: & rurſum circumdabor pelle mea, & in carne mea videbo Deum Salvatorem meum. Quem viſurus ſum ego ipſe, & oculi mei conſpecturi ſunt, & non alius: repoſita eſt hæc ſpes mea in ſinu meo.

Reſp. Domine, ſecundum actum meum noli me iudicare: nihil dignum in conſpectu tuo egi: ideo deprecor maieſtatē tuam, vt tu Deus deleas iniquitatem meam.

Verſ. Amplius lava me Domine ab iniuſtitia mea, & à delicto meo munda me

vt







Vt tu Deus deleas iniquitatem meam.

Lectio ix. *Job 10.*





QVare de vulva eduxiſti me? qui utinam conſumptus eſſem, ne oculus me videret. Fuiſſem, quaſi non eſſem, de utero tranſlatus ad tumulū. Nunquid non paucitas dierum meorum finietur brevi? Dimitte me ergò, vt plangam paululùm dolorem meum: antequam vadam & non revertar, ad terram tenebroſam, & opertam mortis caligine: terram miſeriæ & tenebrarum, vbi umbra mortis, & nullꝰ ordo, ſed ſempiternus horror inhabitat.

Reſp. Libera me Domine de viis inferni qui portas æreas confregiſti: & viſitâſti infernum, & dediſti eis lumen, vt viderent te, Qui erant in pœnis tenebrarū

Verſ. Clamantes & dicentes, Adveniſti Redemptor noſter. Qui erant in pœnis







nis tenebrarū. ℣. Requiem æternam dona eis Dn̄e: & lux perpetua luceat eis. Qui erant in pœnis tenebrarum.

Sequens Reſponſorium dicitur ſolummodo in die Commemorationis omnium Defunct., cum pro defunct. dicuntur novem Lectiones.

℟. Libera me Dn̄e de morte æterna in die illa tremenda: Quando cæli movendi ſunt & terra: dum veneris iudicare ſæculū per ignē.
℣. Tremens factus ſum ego, & timeo, dum diſcuſſio venerit atque ventura ira. Quando cœli movendi ſunt & terra. Dum veneris iudicare ſæculum per ignem.
℣. Dies illa, dies iræ, calamitatis & miſeriæ, dies magna & amara valde. Dum veneris iudicare ſæculum per ignem.
℣. Requiem æternam dona eis Domine & lux perpetua luceat eis. Libera me Domine de morte æterna in die illa tremenda. Quando cæli movendi ſunt & terra. Dum veneris iudicare ſæculum per ignē





[illegible] pp. 455-466, 585-592, 595-598.

[illegible]

pp. 417-666; mancano le pp. 455-466; 585-592; 595-598.

luglio 1949 [signature]